


# HEURES A L'USAGE DE ROME





OE 281
























Les presentes heures a lusaige de Rõme furẽt acheuez Lan Mil.CCCC.iiii.xx.& xviii.le xxii.iour de Aoust pour Symõ Vostre Libraire demourãt a Paris a la rue neuue nostre dame a lenseigne sainct Jehan leuangeliste

a.i.


BIBLIOTHEQUE DE Ste GENEVIEVE



# Almanach pour xxi. an.


| Le va de lannee | Les brandons | Pasques | Nombre dor | Lauent | Lre dñicale. | Bisexte. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iiiixx viii | xxiiii feurier | vi auril | [illegible] | xxx noućbre | E | [illegible] |
| iiiixx ix | viii mars | xix auril | viii | xxix noućbre | D | |
| iiiixx x | xxviii feurier | xi auril | ix | xxviii noućbre | C | |
| iiiixx xi | xx feurier | iii auril | x | xxvii noućbre | B | |
| iiiixx xii | xi mars | xxii auril | xi | ii decćbre | G | B |
| iiiixx xiii | xxiiii feurier | vii auril | xii | i decembre | F | |
| iiiixx xiiii | xvi feurier | xxx mars | xiii | xxx noućbre | E | |
| iiiixx xv | viii mars | xix auril | xiiii | xxix noućbre | D | |
| iiiixx xvi | xxi feurier | iii auril | xv | xxvii noućbre | B | C |
| iiiixx xvii | xii feurier | xxvi mars | xvi | iii decembre | A | |
| iiiixx xviii | iiii mars | xv auril | xvii | ii decembre | G | |
| iiiixx xix | xvii feurier | xxxi mars | xviii | i decembre | F | |
| v cens | viii mars | xix auril | xix | xxix noućbre | D | E |
| v cens vng | xxviii feurier | xi auril | i | xxviii noućb. | C | |
| v cens ii | xiii feurier | xxvii mars | ii | xxvii noućbre | B | |
| v cens iii | v mars | xvi auril | iii | iii decćbre. | A | |
| v cens iiii | xxv feurier | vii auril | iiii | i decćbre | F | G |
| v cens v | ix feurier | xxiii mars | v | xxx noućbre | E | |
| v cens vi | i mars | xii auril | vi | xxix noućbre | D | |
| v cens vii | xxi feurier | iiii auril | vii | xxviii noućbre | C | |
| v cens viii | xii mars | xxiii auril | viii | iii decćbre | A | B |

Qui veult scauoir les brandons Pasques: Le nombre dor: La lettre dñicale: & le bysexte depuis lan. iiiixx viii. iusques a lan v. cens et viii. inclusiuement. Regarde en ceste figure la ligne dicelle date: et il y trouuera les choses dictes dessus


uidich
Quant la lune
et en aries leo et
sagitari' il fait
bon saigner au
colerique · feu
Quant la lune
et en gemini li
bra et aquarii'
il fait bō saigner
au sanguin · aer
sol regarde
le stomach
luna le chief
le colerique
tient du feu
et du lyon
il a perillie
ux viu ma
le complexi
on
du singe et
de lair tiēt
le sanguin
qui est frāc
et plaisant
et a ioyeu
vin
de leaue et
de laquel
tient le fleu
matique il
est simple
et doulx tē
dāt a prādo
melencoliq tie
nt du porc
ceau et de ter
re il est pesāt
et ort donn
eux ne luy
chaut guere
Quant la lune
et en cancer scor
pio et pisces il
fait bō seigner
au fleumatiq eau
Quāt la lune
en taurus virgo
et capricorn' il
fait bō saigner
au melencoliq terre





Enedictio dei pris cū angelis suis sit sup me. Amē
B[E]n̄dictio iesu xp̄i cū āgelis suis sit sup me. Am̄.
[B]n̄dictio sctē marie cū filio suo sit sup me. Am̄. n̄di
ctio sctē ecclesie eterne sit sup me. Am̄. am ꝛ si ambula
uero in medio vmbre mortis nō timebo mala qm̄ tu mecū
es. [N]am ꝛ si ambulauero in medio tribulationis viuifi
cabis me ꝛ super iram inimicorū meorū extēdisti manum
tuam et saluum me fecit dextera tua.



| | | Januarius hꝫ dies xxxi. Luna. xxx. | | | Februarius hꝫ dies xxviii. luna. xxi. |
|---|---|---|---|---|---|
| iii | a | Circūcisio dñi | | d | ignacii episcopi |
| | b | oct. s. stephani | xi | e | Purificatio btē ma |
| xi | c | oct. s. iohānis | xix | f | Blasii episcopi |
| | d | octa. innocētiū | viii | g | gilberti cōfessoris. |
| xix | e | | | a | agathe virginis. |
| viii | f | Epyphania dñi | xvi | b | dorothee virginis. |
| | g | | v | c | |
| xvi | a | | | d | |
| v | b | | xiii | e | apolonie virginis. |
| | c | pauli heremite | ii | f | scolastice. |
| xiii | d | | | g | |
| ii | e | | x | a | |
| | f | octa. epyphanie | | b | fulcranni. |
| x | g | | xviii | c | valentini |
| | a | mauri abbatis | vii | d | faustini. |
| xviii | b | marcelli | | e | iuliane virginis |
| vii | c | anthonii abbatis. | xv | f | |
| | d | prisce virginis | iiii | g | |
| xv | e | | | a | |
| iiii | f | sebastiani | xii | b | |
| | g | agnetis virginis | i | c | |
| xii | a | Vincentii | | d | Cathedra petri. |
| i | b | emerentiane. | ix | e | Vigilia |
| | c | timothei | | f | Mathie apostoli. |
| ix | d | Cōuersio pauli | xvii | g | |
| | e | policarpi. | vi | a | |
| xvii | f | iuliani episcopi | | b | |
| vi | g | agnetis. ii. | xiiii | c | polioni martyris. |
| | a | | | | |
| xiiii | b | batildis | | | |
| iii | c | citi et iohannis | | | |


BIBLIOTHEQUE SAINTE GENEVIEVE



Martius habet dies. xxxi. Lũa xxx.


Aprilis hꝫ dies. xxx. Luna xxix.

| | | | |
|---|---|---|---|
| iii | d albini episcopi | | g |
| | e | xi | a |
| xi | f | | b |
| | g adriani martyris | xix | c ambrosii cõfessor |
| xix | a | viii | d |
| viii | b | xvi | e |
| | c perpetue & feli. | v | f eufemie virginis. |
| xvi | d | | g marie egyptiace. |
| v | e xl. martyrũ. | xiii | a |
| | f | ii | b |
| xiii | g | | c |
| ii | a Gregorii | x | d |
| | b | | e |
| x | c | xviii | f tyburcii martyris. |
| | d longini martiris. | vii | g helene regine. |
| xviii | e | | a isidori martyris. |
| vii | f | xv | b aniceti pape. |
| | g | iiii | c |
| xv | a | | d |
| iiii | b | xii | e |
| | c benedicti abbatis | i | f |
| xii | d | | g sotheris pape. |
| i | e | ix | a Georgii |
| | f | | b |
| ix | g Annũcia. btẽ ma. | xvii | c Marci euãgeliste. |
| | a | vi | d Cleti pape. |
| xvii | b ruperti episcopi | | e |
| vi | c | xiiii | f vitalis martiris. |
| | d quintini martyris | iii | g petri martyris |
| xiiii | e | | a sigismundi. |
| iii | f sabine virginis. | | |




Mayus hʒ dies xxxi. luna. xxx. — Junius habet dies. xxx. Luna. xxix.

| | | | |
|---|---|---|---|
| xi | b Philippi et iacobi | | e iustini martyris |
| | c | xix | f marcellini |
| xix | d Inuētio crucis | viii | g |
| viii | e floriani martyris | xvi | a |
| | f gothardi episcopi | v | b bonifacii |
| xvi | g Joh. añ por. lati. | | c |
| v | a | xiii | d |
| | b apparitio michael | ii | e medardi. |
| xiii | c | | f primi et feliciani |
| ii | d gordiani | x | g |
| | e | | a Barnabe apostoli |
| x | f | xviii | b basilidis |
| | g | vii | c |
| xviii | a bonifacii | | d |
| vii | b isidori martyris | xv | e Viti et modesti. |
| | c | iiii | f |
| xv | d | | g |
| iiii | e | xii | a marci |
| | f potentiane | i | b geruasii et prothasii |
| xii | g bernardi | | c siluestri |
| i | a | ix | d |
| | b helene regine | | e paulini episcopi. |
| ix | c iuliane virginis | xvii | f Vigilia |
| | d | vi | g Natiuitas iohãnis |
| xvii | e trãs. frãcisci | | a amandi episcopi |
| vi | f eleutherii | xiiii | b iohãnis et pauli |
| | g iohannis pape | iii | c |
| xiiii | a | | d Vigilia. |
| iii | b | xi | e Petri et pauli. |
| | c felicis pape | | f marcialis episcopi. |
| xi | d petronille | | |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Julius habz dies xxxi. Luna.xxx. | | | Auguſtus hz dies xxxi. Luna.xxx. |
| xix | g | octa.ſ.ioh̄is bap. | viii | c | Ad vincula petri |
| viii | a | ꝓceſſi ⁊ martinia. | xvi | d | ſtephani pape |
| | b | | v | e | inuentio ſtephani |
| xvi | c | trāſ.ſ.martini | | f | iuſtini preſbyteri. |
| v | d | | xiii | g | s.ma.de niuibus |
| | e | | ii | a | trāſſiguratio dn̄i. |
| xiii | f | | | b | donati epiſcopi. |
| ii | g | | x | c | ciriaci et ſociorum. |
| | a | | | d | Vigilia. |
| x | b | rufine virginis | xviii | e | Laurentii martyris |
| | c | Pii pape | vii | f | tiburcii. |
| xviii | d | naboris | | g | clare virginis. |
| vii | e | priuati martyris | xv | a | ypoliti martyris |
| | f | | iiii | b | Vigilia. |
| xv | g | | | c | Aſſumptio marie. |
| iiii | a | | xii | d | |
| | b | alexii confeſſoris | i | e | octa.laurentii |
| xii | c | ſimphoroſe | | f | agapiti martyris. |
| i | d | | ix | g | ludouici |
| | e | margarete virgīs | | a | bernardi |
| ix | f | victoris mar. | xvii | b | priuati martyris. |
| | g | Marie magdalene | vi | c | octa.beate marie |
| xvii | a | apolinaris | | d | Vigilia |
| vi | b | Vigilia | xiiii | e | Bartholomei. |
| | c | Jacobi apoſtoli | iii | f | ludouici regis |
| xiiii | d | Sancte anne | | g | ſeuerini pape. |
| iii | e | vii.dormiētiū | xi | a | |
| | f | nazarii martyris. | xix | b | auguſtini epiſcopi. |
| xi | g | marthe virginis | | c | Decollatio ioh̄is |
| xix | a | abdon et ſennes | viii | d | felicis. |
| | b | | | e | |




September hꝫ dies xxx. Luna. xxix.

KL

October habꝫ dies xxxi. luna. xxx.


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| xvi | f | egidii abbatis | xvi | a | germani episcopi |
| v | g | anthonii martiris | v | b | |
| | a | | xiii | c | |
| xiii | b | moysi ꝯfessoris | ii | d | francisci. |
| ii | c | | | e | |
| | d | eugenii | x | f | fidis virginis. |
| x | e | | | g | marci pape |
| | f | Natiuitas marie | xviii | a | |
| xviii | g | gorgonii | vii | b | Dyonisii |
| vii | a | saluii episcopi. | | c | cerbonii. |
| | b | prothi martyris | xv | d | Nichasii pape |
| xv | c | maximiani | iiii | e | |
| iiii | d | maurilii | | f | geraldi |
| | e | Exaltatio crucis | xii | g | calixti pape |
| xii | f | nicomedis | i | a | |
| i | g | eufemie virginis | | b | |
| | a | lamberti episcopi | ix | c | |
| ix | b | Victoris martyris | | d | Luce euangeliste. |
| | c | | xvii | e | |
| xvii | d | Vigilia | vi | f | caprasii martyris. |
| vi | e | Mathei apostoli | | g | xi. miliū virginum |
| | f | mauricii martyris | xiiii | a | |
| xiiii | g | Lini pape. | iii | b | |
| iii | a | | | c | |
| | b | firmini episcopi | xi | d | crispini. |
| xi | c | cypriani martyris. | xix | e | Euaristi pape |
| xix | d | cosme et damiani | | f | Vigilia. |
| | e | | viii | g | Symonis et iude. |
| viii | f | Michaelis | | a | |
| | g | Hieronimi | xvi | b | |
| | | | | c | Vigilia. |



KL Nouember habet dies. xxx. luna. xxix.

KL December habet dies. xxxi. luna. xxx.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | d | Om̄ ſanctorum. | | f | eligii epiſcopi. |
| xiii | e | Cõmemo. aĩarum | xiii | g | bibiane v̄ginis. |
| ii | f | reſtituti | ii | a | |
| | g | amanti epiſcopi | x | b | barbare v̄ginis |
| x | a | | | c | ſabbe abbatis |
| | b | leonardi | xviii | d | Nicolai. |
| xviii | c | | vii | e | ambroſii |
| vii | d | iiii. coronato. | | f | Cõceptio marie. |
| | e | theodori | xv | g | |
| xv | f | | iiii | a | eulalie virginis. |
| iiii | g | martini ep̄i | | b | damaſi |
| | a | Martini | xii | c | |
| xii | b | bricii epiſcopi | i | d | lucie virginis |
| i | c | | | e | |
| | d | | ix | f | |
| ix | e | | | g | |
| | f | gregorii ep̄i | xvii | a | |
| xvii | g | romani martiris | vi | b | gratiani ep̄i |
| vi | a | elizabeth | | c | |
| | b | ſtephani cõfeſſoris. | xiiii | d | Vigilia |
| xiiii | c | columbani | iii | e | Thome apoſtoli |
| iii | d | cecilie virginis | | f | |
| | e | Clemẽtis pape | xi | g | |
| xi | f | | xix | a | Vigilia |
| xix | g | Katherine v̄gis | | b | Natiuitas dñi |
| | a | | viii | c | Stephani. |
| viii | b | agricole | | d | Johannis. |
| | c | | xvi | e | Innocentium |
| xvi | d | ſaturnini | v | f | Thome archiep̄i. |
| v | e | Andree ap̄li | | g | |
| | | | xiii | a | Siluestri pape |




Initiũ scti euãgelii scd̃m Johannẽ Gloria tibi dñe.
In principio erat verbum et verbum erat apud deum et deus erat verbum. Hoc erat in principio apud deum. Omnia per ipsum facta sunt: ꝛ sine

BIBLIOTHÈQUE SAINTE GENEVIÈVE





ipso factū est nichil. Quod factum est in ipso vita erat: et vita erat lux hominum: et lux in tenebris lucet et tenebre eam non cōprehenderunt. Fuit homo missus a deo cui nomen erat iohannes. Hic venit in testimonium vt testimoniū perhiberet de lumine vt omnes crederent per illū. Non erat ille lux sed vt testimoniū perhiberet de lumine. Erat lux vera que illuminat omnem hominē venientem in hunc mundū. In mundo erat/ et mundus per ipsum factus est: et mundus eum non cognouit. In propria venit: et sui eum non receperunt. Quotquot autem receperunt eum dedit eis potestatem filios dei fieri his qui credunt in nomine eius. Qui non ex sanguinibus neqȝ ex voluntate carnis neqȝ ex voluntate viri: sed ex deo nati sunt. Et verbum caro factū est: et habitauit in nobis. Et vidimus gloriam eius gloriā quasi vnigeniti a patre. Plenum gratie et veritatis. Deo gratias. ān. Te inuocamus te adoramus/ te laudamus/ te glorificamus: o beata trinitas. ℣. Sit nomen domini benedictum. ℟. Ex hoc nunc et vsqȝ in seculum. Oremus.

Protector in te sperantium deus sine quo nichil est validum nichil sanctum multiplica super nos misericordiam tuam: vt te rectore te duce sic transeamus per bona temporalia: vt non amittamus eterna. Per christū dominum nostrum. Amen.


Sequentia sancti euangelii: secundum lucam. Gloria tibi domine.

In illo tempore. Missus est gabriel āgelus a deo in ciuitatē galilee cui nomen nazareth ad virginem desponsatā viro cui nomē erat ioseph de domo dauid: et nomē vginis maria. Et igressus angelus ad eā dixit. Aue gratia plena dominus tecū: benedicta tu in mulieri-





bus. Que cum audisset turbata est in sermone eius: et co-
gitabat qualis esset ista salutatio. Et ait angelus ei. Ne
timeas maria inuenisti enim gratiā apud dominū. Ecce
concipies in utero et paries filiū: et uocabis nomen eius
iesum. Hic erit magnus et filius altissimi uocabitur. Et
dabit illi dn̄s deus sedem dauid patris eius: ⁊ regnabit in
domo iacob ineternum et regni eius non erit finis. Dixit
autem maria ad angelum Quomodo fiet istud quoniam
uirum non cognosco ? Et respondens angelus dixit ei.
Spiritussanctus superueniet in te ⁊ uirtus altissimi obū-
brabit tibi. Ideoqz et quod nascetur ex te sanctum uoca-
bitur filius dei. Et ecce elizabeth cognata tua et ipsa con-
cepit filium in senectute sua. Et hic mensis est sextus illi
que uocatur sterilis: quia non erit impossibile apud deum
omne uerbum. Dixit autem maria. Ecce ancilla domi-
ni: fiat michi secundum uerbum tuum. Deo gratias.
¶ Sequentia sancti euangelii: secundum matheum.
Gloria tibi domine.


In illo tempore. Cum natus esset iesus in bethleem iude in diebus herodis regis/ecce magi ab oriente uenerunt hierosolimam dicentes. Ubi est qui natus est rex iudeorum ? Uidimus enim stellam eius in oriēte ⁊ uenimus cū muneribus adorare eum. Audiens autem herodes rex turbatus est et omnis hierosolima cum illo. Et congregans omnes principes sacerdotum et scribas populi sciscitabatur ab eis ubi christus nasceretur. At illi dixerunt ei. In bethleem iude. Sic enim scriptum est per prophetā. Et tu bethleem terra iuda nequaquā minima es in principibus iuda Ex te enim exiet dux qui regat populū meū israel. Tunc herodes clam uocatis magis diligenter didicit ab eis tem




pus ſtelle que apparuit eis. Et mittens eos in bethleem di
xit. Ite et interrogate diligenter de puero: et cum inueneri
tis renunciate michi: Vt ⁊ ego veniens adorem eum. Qui
cum audiſſent regem abierunt. Et ecce ſtella quam vide
rant in oriente antecedebat eos: Vſqȝ dum veniens ſtaret
ſupra vbi erat puer. Videntes autẽ ſtellam magi gauiſi
ſunt gaudio magno valde. Et intrantes domum inuene
runt puerum cum maria matre eius. Et procidentes ado
rauerũt eum. Et apertis theſauris ſuis obtulerunt ei mu
nera. aurum/thus/et mirram Et reſponſo accepto in ſom
nis ne redirent ad herodem: per aliam viam reuerſi ſunt
in regionem ſuam. Deo gratias.
In Secundum marcum. Gloria tibi domine.
In illo tempore. Recumbentibus
vndecim diſcipulis apparuit il
lis ieſus ⁊ exprobrauit incredulitatẽ illo
rum et duriciam cordis quia his qui vide
rant eum reſurrexiſſe non crediderãt. Et
dixit eis. Euntes in mundum vniuerſuȝ
predicate euãgelium omni creature. Qui
crediderit ⁊ baptizatus fuerit: ſaluus erit
Qui vero non crediderit: condemnabi
tur. Signa autem eos qui crediderint hec ſequentur. In
nomine meo demonia eiicient/linguis loquentur nouis/ſer
pentes tollent: et ſi mortiferum quid biberint: nõ eis noce
bit. Super egros manus imponent: et bene habebunt. Et
dominus quidem ieſus poſtq̃ locutus eſt eis aſſumptus
eſt in celum et ſedet a dextris dei Illi autem profecti predi
cauerunt vbiqȝ domino cooperante et ſermonem confir
mante ſequentibus ſignis. Deo gratias Per euãge
lica dicta deleantur noſtra delicta. Amen.




Passio domini nostri Jesu christi secundum Johannem.




sibila cūana.

Ut ergo dixit eis ego sū abierūt retrorsū.

Quēcūqz osculat⁹ fuero ipe ē tenete eum


[E]Gressus est dominus iesus cū discipulis suis trās
torrentem cedron Ubi erat ortus in quem introiuit
ipse et discipuli eius. Sciebat autem et iudas qui tradebat
eum locum quia frequenter iesus conuenerat illuc cum di
scipulis suis. Judas ergo cum accepisset cohortem a pon
tificibus et phariseis ministros Uenit illuc cum laternis
et facibus et armis. Jesus itaqz sciens omnia que Uentu
ra erant super eum processit et dixit eis. Quem queritis?
Responderunt ei. Jesum nazarenū. Dixit eis iesus Ego
sum. Stabat autem et iudas qui tradebat eum cum ipsis
Ut ergo dixit eis ego sum abierunt retrorsum ꝛ ceciderūt
in terram. Iterum ergo interrogauit eos Quē queritis?
Illi autē dixerunt. Jesum nazarenum. Respondit iesus.
Dixi Uobis quia ego suz. Si ergo me queritis sinite hos
abire. Ut impleretur sermo quem dixit. Quia quos dedi
sti michi non perdidi ex eis quenq̄. Symon ergo petrus
habens gladium eduxit eum: et percussit pontificis ser
uum: et abscidit auriculam eius dextram. Erat autem no
men seruo malchus. Dixit ergo iesus petro. Mitte gladi
um tuum in Uaginam. Calicem quem dedit michi pater
nō Uis Ut bibā illum? Cohors ergo ꝛ tribunus ꝛ ministri
iudeorū comprehenderūt iesum ꝛ ligauerunt eum et addu
xerunt eum ad annam primū. Erat enim socer caiphe qui
erat pontifex anni illius. Erat autem caiphas qui consi
lium dederat iudeis: quia expedit Unum hominem mori
pro populo. Sequebatur autem iesum symō petrus et ali
us discipulus. Discipulus autem ille erat notus pontifi
ci. Et introiuit cum iesu in atrium pontificis. Petrus au
tem stabat ad ostium foris. Exiuit ergo discipulus alius
qui erat notus pontifici et dixit ostiarie et introduxit pe
trum. Dixit ergo petro ancilla ostiaria. Nunquid et tu
ex discipulis es hominis istius? Dixit ille. Non sum.
Stabant autem serui et ministri ad prunas quia frigus




erat et calefaciebant se. Erat autē cum eis & petrus stans et calefaciens se. Pontifex ergo interrogauit iesum de discipulis suis et de doctrina eius. Respondens iesus dixit. Ego palam locutus sum mundo Ego semper docui in synagoga et in templo quo omnes iudei conueniunt: et in occulto locutus sum nichil. Quid me īterrogas? Interroga eos qui audierunt qd locutus sū ipsis. Ecce hi sciūt que dixerim ego. Hec autem cum dixisset Unus assistens ministrorum dedit alapam iesu dicens. Sic respondes pontifici? Respondit iesus. Si male locutus sum testimonium perhibe de malo. Si autem bene: quid me cedis? Et misit eum annas ligatū ad caipham pontificem. Erat autem symon petrus stans et calefaciens se. Dixerunt ergo ei Nunquid et tu ex discipulis eius es? Negauit ille et dixit Non sum. Dixit ei Unus ex seruis pontificis cognatus eius cuius abscidit petrus auriculam. Nonne ego te vidi in orto cum illo? Iterum negauit petrus & statim gallus cantauit. Adducunt ergo iesum a caypha in pretorium Erat autem mane et ipsi non introierūt in pretorium Ut non contaminarētur: sed manducarent pascha. Exiuit ergo pilatus ad eos foras & dixit. Quā accusationem affertis aduersus hominē hunc? Responderunt & dixerunt. Si non esset hic malefactor non tibi tradidissemus eū. Dixit ergo eis pilatus. Accipite eum Vos et secūdum legem vestram iudicate eum. Dixerunt ergo ei iudei. Nobis non licet interficere quēq̄. Ut sermo iesu impleretur quē dixit significans qua morte esset moriturus Introiuit ergo iterum in pretorium pilatus et vocauit iesum et dixit ei. Tu es rex iudeorum? Respōdit ei iesus. A temetipso hoc dicis an alii tibi dixerunt de me? Respondit pilatus. Nunquid ego iudeus sum? Gens tua et pontifices tradiderunt te michi. Quid fecisti? Respondit iesus. Regnum meum non est de hoc mundo. Si ex hoc mūdo esset regnum meū

Adduxerūt eū ad annā p'mū Johānis xviii.


prophetisa nobis xp̄e q̄s est q̄ te percussit.




Quā accusatio
nē af.ert aduer
sus hoīem hūc

ministri mei Vtiqz decertarent Vt non traderer iudeis. Nunc autem regnum meum non est hinc. Dixit itaqz pilatus. Ergo rex es tu. Respōdit iesus. Tu dicis quia rex sum ego. Ego in hoc natus sum et ad hoc veni in mundū Vt testimonium perhibeam veritati. Omnis qui est ex veritate audit vocem meam. Dixit ei pilatus. Quid est veritas? Et cum hoc dixisset iterum exiuit ad iudeos: et dixit eis. Ego nullam inuenio in eo causam. Est autem consuetudo vobis Vt vnum dimittam vobis in pascha. Vultis ergo dimittam vobis regem iudeorum? Clamauerunt rursum omnes dicentes. Non hunc: sed barrabam erat autem barrabas latro. Tunc ergo apprehendit pilatus iesum et flagellauit. Et milites plectentes coronam de spinis imposuerunt capiti eius: et veste purpurea circundederunt eum. et veniebant ad eum et dicebāt. Aue rex iudeorum. Et dabant ei alapas. Exiuit iterum pilatus foras: et dixit eis. Ecce adduco vobis eum foras Vt cognoscatis quia in eo nullam causam inuenio. Exiuit ergo iesus portans coronam spineam et purpureū vestimentū: et dixit eis. Ecce homo. Cum ergo vidissent eū pontifices et ministri clamabant dicentes. Crucifige crucifige eum. Dixit eis pilatus. Accipite eum vos ꝛ crucifigite: ego enim nō inuenio in eo causam. Responderūt ei iudei. Nos legē habemus ꝛ scdm legē debet mori: qꝛ filiū dei se fecit. Cū ergo audisset pilatus hūc sermonē magis timuit. Et ingressus est pretoriū iterum: et dixit ad iesum Vnde es tu? Jesus autem responsum non dedit ei. Dixit ergo ei pilatus Michi non loqueris? Nescis quia potestatem habeo crucifigere te: ꝛ potestatem habeo dimittere te? Respondit iesus. Non haberes potestatem aduersum me vllam nisi tibi datum esset desuper. propterea qui tradidit me tibi maius peccatum habet. Et exinde querebat pilatus dimittere eum. Judei autem clamabant dicentes. Si

apprehēdit py
lat⁹ iesū ꝛ flagel
lauit eū. io. 19.





hunc dimittis non es amicus cesaris. Omnis enim qui
se regem facit contradicit cesari. Pilatus ergo cum au
disset hos sermones adduxit iesum foras et sedit pro tri-
bunali in loco qui dicitur licostratos: hebraice autem ga-
batha. Erat autem parasceue pasche hora quasi sexta.
Et dixit iudeis. Ecce rex vester. Illi autem clamabant.
Tolle tolle crucifige eum. Dixit eis pilatus. Regem ve
strum crucifigam? Responderunt pontifices. Non habe-
mus regem nisi cesarem. Tunc ergo tradidit eis illum
vt crucifigeretur. Susceperunt autem iesum et eduxerũt.
et baiulans sibi crucem exiuit in eum qui dicitur caluarie
locum: hebraice golgotha vbi eum crucifixerũt. Et cum
eo alios duos hinc & hinc medium autem iesum. Scripsit
autem et titulum pilatus et posuit super crucem. Erat au
tem scriptum. Jesus nazarenus rex iudeorum. Hũc ergo
titulum multi legerũt iudeorum quia prope ciuitatē erat
locus vbi crucifixus est iesus. Et erat scriptum hebrai-
ce/grece/et latine. Dicebant ergo pilato pontifices iude-
orum. Noli scribere rex iudeorum: sed quia ipse dixit rex
sum iudeorum. Respondit pilatus. Quod scripsi scripsi.
Milites ergo cum crucifixissent eum: acceperũt vestimē
ta eius & fecerunt quatuor partes vnicuiqz militi partem
et tunicā. Erat antem tunica inconsutilis desup cōtexta
per totum. Dixerunt ergo adinuicem. Non scindamus
eam: sed sortiamur de illa cuius sit: vt scriptura implere-
tur dicens. Partiti sunt vestimenta mea sibi: et in vestem
meam miserunt sortem. Et milites quidem hec fecerunt.
Stabant autem iuxta crucem iesu mater eius et soror
matris eius maria cleophe et maria magdalene. Cum vi
disset ergo iesus matrem et discipulum stantem quem di-
ligebat dixit matri sue. Mulier ecce filius tuus. Deinde
dixit discipulo. Ecce mater tua. Et ex illa hora accepit
eam discipulus in sua. Postea sciens iesus qz iam omnia




consummata ſunt: Vt conſummaretur ſcriptura dixit.
Sitio. Vas ergo poſitum erat aceto plenum. Illi autem
spongiam plenam aceto hyſopo circumponentes obtule-
runt ori eius. Cum ergo accepiſſet ieſus acetum dixit.
Cõſummatum eſt. Et inclinato capite tradidit ſpiritum.
Iudei ergo (quoniam paraſceue erat Vt non remane-
rent in cruce copora ſabbato: erat enim magnus dies ille
ſabbati) rogauerunt pilatum Vt frangerentur eorum cru
ra et tollerentur. Venerunt ergo milites ꝛ primi quidẽ fre
gerunt crura et alterius qui crucifixus eſt cum eo. Ad ie-
ſum autem cum Veniſſent Vt Viderunt eum iam mortuũ
non fregerunt eius crura: ſed Vnus militum lancea latus
eius aperuit. et cõtinuo exiuit ſanguis et aqua. Et qui Vi
dit/teſtimonium perhibuit et Verum eſt teſtimonium eius
Et ille ſcit quia Vera dicit Vt et Vos credatis. Facta ſũt
enim hec Vt ſcriptura impleretur. Os nõ comminuetis
ex eo. Et iterum alia ſcriptura dicit. Videbunt in quem
tranſfixerũt. Poſt hec autem rogauit pilatum ioſeph
ab arimathia eo ꝙ eſſet diſcipulus ieſu occultus autem ꝑ
pter metum iudeorum Vt tolleret corpus ieſu. et permiſit
pylatus. Venit ergo et tulit corpus ieſu. Venit autem et
nicodemus qui Venerat ad ieſum nocte primũ ferens mix
turam mirre et aloes quaſi libras centum. Acceperunt er-
go corpus ieſu et ligauerũt eum lintheis cum aromatibꝰ
ſicut mos iudeis eſt ſepelire. Erat autem in loco Vbi cru
cifixus eſt ortus: et in orto monumentum nouum in quo
nondum quiſꝙ poſitus fuerat. Ibi ergo propter paraſce
uem iudeorum quia iuxta erat monumentum poſuerunt
ieſum. Deo gratias Per euãgelica dicta deleãtur noſtra
delicta. Amen. Domine exaudi orationem meam. Et cla
mor meus ad te Veniat. Oremus.
Eus qui manus tuas et pedes tuos et totum cor-
pus tuum pro nobis peccatoribus in ligno crucis

Crucifixerũt eũ ꝛ cũ eo alios duos hic et hic. ꝛc̃

Tulit ioſeph ab arimathia ꝛ tulit corpus ieſu.




posuisti ⁊ coronam spineam a iudeis in despectu tui sacra tissimi nominis super caput tuuz impositam sustinuisti: et quinqz vulnera pro nobis peccatoribꝰ in ligno crucis pas sus fuisti: da nobis hodie et quotidie vsum penitē tie/absti nentie/patiē tie/humilitatis/castitatis/lumē/sensum ⁊ in tellectum: ⁊ puram cōscientiam vsqz in finē Jesu xp̄e sal uator mūdi. Qui cū patre et spiritusancto viuis ⁊ regnas deus. Per omīa secula seculorum. Amen

De cuius cōceptio solēni plena gaudio celestia ter restria noua replet leticia. ue cuiꝰ natiuitas no stra fuit solennitas: Ut lucifer lux oriens verū solem pre ueniens ue pia huīlitas sine viro fecunditas: cuius an nunciatio nostra fuit redēptio. ue vera virginitas im maculata castitas: cuiꝰ purificatio nostra fuit purgatio. ue preclara omnibus angelicis virtutibus: cuius fuit assumptio nostra glorificatio. ℣sus. Ora pro nobis san ctissima dei genitrix. ℟. Ut digni efficiamur ꝓmissioni bus christi.

Oratio


Eus qui nos conceptionis/natiuitatis/annuncia tionis/purificationis/et assumptiōis beate marie virginis gaudia recolendo letificas: cōcede nobis sic eius laudibus digne insistere: Ut eā in omī necessitate et angu stia: precipue in hora mortis assistē tem et auxiliatricem sentiamus ⁊ tecum post mortē per ipsam ⁊ cum ipsa gau dere mereamur in celis. Per dominum nostrum. ⁊c.

Hore intemerate virginis marie secundum vsum Romane curie incipiunt feliciter.

BIBLIOTHEQUE SAINTE GENEVIEVE




Domine labia mea aperies. Et os meũ annunciabit laudem tuã. Deus in adiutoriũ meum intende. Dñe ad adiuuandũ me festina. Gloria patri et filio: et spiritui sctõ. Si-





cut erat in principio et nũc et semper: et in secula seculorũ.
Amen. Alleluya. V Et dicitur a pascha resurrectionis vs
qz ad septuagesima: ꝛ a septuagesima vsqz ad pascha dicit
Laus tibi domine rex eterne glorie. R Inuitatorium





Aue maria gratia plena dñs tecum. Aue maria. ps.
Enite exultemus dño iubilemus deo ſalutari no
ſtro preoccupemus faciem eius in cõfeſſione et in
pſalmis iubilemus ei. Aue maria m̃ deus magn⁹ dñs
et rex magn⁹ ſup oẽs deos qm̃ nõ repellet dñs plebẽ ſuã:
q2 in manu ei⁹ ſũt oẽs fines terre ⁊ altitudĩes montiũ ipſe
cõſpicit. Dñs tecũ m̃ ipſius eſt mare ⁊ ipſe fecit illud
⁊ aridã fundauerũt man⁹ eius Venite adorem⁹ ⁊ pcidam⁹
ante deũ ploremus corã dño q̃ fecit nos q2 ipſe eſt dñs de⁹
noſter nos autẽ populus ei⁹ ⁊ oues paſcue ei⁹. Aue maria
odie ſi vocẽ ei⁹ audieritis nolite obdurare corda veſtra
ſicut in exacerbatiõe ſecundũ diẽ tentatiõis in deſerto vbi
tẽtauerũt me patres veſtri pbauerũt ⁊ viderũt opa mea
Dñs tecum. uadraginta annis pxim⁹ fui generatio
ni huic et dixi ſemper hi errant corde ipſi vero nõ cognoue
runt vias meas q̃bus iuraui in ira mea ſi introibũt in re
quiem meã. Aue maria. loria patri ⁊ filio: ⁊ ſpiritui ſã
cto icut erat in principio ⁊ nũc et ſemp: ⁊ in ſecula ſecu
lorum. Amen. Dñs tecum. Aue maria. hymnus.
Uem terra põthus ethera colunt adorãt predicãt
trinã regẽtem machinã clauſtrum marie baiulat.
ui luna ſol et omĩa deſeruiũt per tempora perfuſa celi
gratia geſtant puelle viſcera eata mater munere cui⁹
ſupernus artifex mundum pugillo cõtinens ventris ſub
archa clauſus eſt. eata celi nũcio fecunda ſancto ſpiri
tu deſideratus gentibus cuius per aluũ fuſus eſt loria
tibi domine q̃ natus es de virgine cum patre ⁊ ſanctoſpiri
tu in ſempiterna ſecula. Amen.
Iſte pſalmus et alii duo ſequentes cum ſuis añis di
cuntur dieb⁹ dominice. lune et iouis. ãn. Bñdicta tu. ps
Omine dominus noſter: q̃ admirabile eſt nomẽ
tuum in vniuerſa terra. uoniã eleuata eſt ma
gnificentia tua: ſup celos x ore infantium ⁊ lactentiũ

Qualiter opa
batur maria ar
te textoria.

Cũ eẽt deſpon
ſata mater ieſu
maria ioſeph.




perfeciſti laudem propter inimicos tuos: Vt deſtruas ini-
micum et Vltorem. uoniã Videbo celos tuos opera di
gitorum tuorum: lunam et ſtellas que tu fundaſti. uid
eſt homo ꝙ memor es eius: aut filius hoĩs qm̃ Viſitas eũ
inuiſti eũ paulominus ab angelis gloria ⁊ honore co
ronaſti eum: et conſtituiſti eum ſuper opera manuum tua
rum. mnia ſubieciſti ſub pedib⁹ eius oues et boues Vni
uerſas: inſup et pecora campi. olucres celi ⁊ piſces ma
ris: qui perambulant ſemitas maris. omine dñs noſter
q̃ admirabile eſt nomen tuum in Vniuerſa terra. loria
ãn. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus Vẽ
tris tui. ãn. Sicut mirra. Pſalmus.
Eli enarrant gloriam dei: et opera manuum eius
annunciat firmamentum. ies diei eructat Ver
bum: et nox nocti indicat ſcientiã. on ſunt loquele neqꝫ
ſermones: quorum non audiantur Voces eorum. n om
nem terram exiuit ſonus eorum: ⁊ in fines orbis terre Ver
ba eorum. n ſole poſuit tabernaculum ſuũ: et ipſe tanq̃
ſponſus procedens de thalamo ſuo. xultauit Vt gygas
ad currendam Viam: a ſũmo celo egreſſio eius. t occur
ſus eius Vſqꝫ ad ſummũ eius: nec eſt qui ſe abſcõdat a ca
lore eius. ex domini immaculata conuertẽs animas:
teſtimonium domini fidele ſapientiam preſtãꝫ paruulis.
uſticie domini recte letificantes corda: preceptum do-
mini lucidum illuminans oculos. imor domini ſan-
ctus permanet in ſeculum ſeculi: iudicia domini Vera iu-
ſtificata in ſemetipſa. eſiderabilia ſuper aurum et la-
pidem precioſum multum: et dulciora ſuper mel ⁊ fauum
tenim ſeruus tuus cuſtodit ea: in cuſtodiendis illis re
tributio multa. elicta quis intelligit ab occultis meis
munda me: et ab alienis parce ſeruo tuo. i mei non fue
rint dominati tunc immaculatus ero: et emundabor a deli
cto maximo. t erunt Vt complaceant eloquia oris mei:



et meditatio cordis mei in conspectu tuo semper. Domine adiutor meus: et redemptor meus. Gloria patri. Sicut erat. a. Sicut mirra electa odorem dedisti suauitatis sancta dei genitrix. an. Ante thorum. Psalmus.

Domini est terra et plenitudo eius orbis terrarum: et uniuersi qui habitant eo. Quia ipse super maria fundauit eum: z super flumina preparauit eum. Quis ascendet in montem domini: aut quis stabit in loco sancto eius. Innocens manibus et mundo corde qui nō accepit in vano animā suā: nec iurauit in dolo proximo suo. Hic accipiet benedictionem a dn̄o: et miam a deo salutari suo. Hec est generatio querentiū eum: querētiū faciem dei iacob. Attollite portas pricipes vestras z eleuamini porte eternales: z introibit rex glie. Quis est iste rex glorie: dn̄s fortis z potēs dn̄s potens in prelio. Attollite portas principes vestras z eleuamini porte eternales: z introibit rex glorie. Quis est iste rex glorie: dn̄s virtutū ipse est rex glorie. Gloria patri. zc. a. Ante thorū huius virginis frequētate nobis dulcia cantica dragmatis. y. Diffusa est grā in labiis tuis. R. Propterea benedixit te deus ineternum Pater noster. Et ne nos. Benedictio. Precibus z merit. Ut sequitur post Iste psalm9 z alii duo sequētes cū suis añis dicūtur diebus martis z veneris. a. Specie tua. ps

Eructauit cor meum verbū bonum: dico ego opera mea regi. Lingua mea calamus scribe: velociter scribētis. Speciosus forma pre filiis hominū diffusa est gratia in labiis tuis: propterea benedixit te deus ineternū. Accingere gladio tuo sup femur tuū: potentissime. Specie tua z pulchritudine tua: intēde pspere procede z regna. Propter veritatē z mansuetudinē z iusticiā: et deducet te mirabiliter dextera tua. Sagitte tue acute populi sub te cadēt in corda inimicorū regis. Sedes tua deus in seculum seculi: virga directionis virga regni tui. Dilexisti


exurgēs ioseph a sōno accepit cōiugē suam.

Pepit filiū suum priogeitū z pānis eū. zc.




iuſticiā ⁊ odiſti iniquitatē: ꝓpterea vnxit te deus deus tu us oleo leticie pre conſortib⁹ tuis itra et gutta et caſia a veſtimētis tuis a domib⁹ eburneis: ex quibus delectaue runt te filie regum in honore tuo ſtitit regina a dextris tuis in veſtitu deaurato: circūdata varietate. udi filia et vide ⁊ inclina aurē tuam: ⁊ obliuiſcere populū tuū ⁊ do mum patris tui t cōcupiſcet rex decorē tuū qm̄ ipſe eſt dn̄s deus tuus: et adorabūt eum t filie tyri in muneri bus: vultum tuum deprecabuntur omnes diuites plebis. mnis gloria eius filie regis abintus in fimbriis aure is: circumamicta varietatibus dducentur regi virgi nes poſt eam: proxime eius afferentur tibi fferentur in leticia ⁊ exultatiōe: adducentur in templum regis. ro patribus tuis nati ſunt tibi filii: conſtitues eos principes ſuper omnē terram emores erūt nominis tui domine: in omni generatione ⁊ generationē ropterea populi cō fitebuntur tibi ineternū: ⁊ in ſeculum ſeculi loria patri icut erat. ⁊c. an. Specie tua et pulchritudine tua inten de proſpere procede ⁊ regna. a. Adiuuabit eam. Ps

Eus noſter refugium ⁊ virtus: adiutor in tribula tionibus que inuenerunt nos nimis. ropterea non timebimus dum turbabitur terra: ⁊ transferētur mō tes in cor maris onuerunt et turbate ſunt aque eorum: conturbati ſunt mōtes in fortitudine eius luminis im petus letificat ciuitatem dei: ſanctificauit tabernaculum ſuum altiſſimus eus in medio eius non cōmouebitur: adiuuabit eam deus mane diluculo. onturbate ſunt gentes et inclinata ſunt regna: dedit vocem ſuam mota eſt terra. ominus virtutum nobiſcum ſuſceptor no ſter deus iacob. enite et videte opera domini que po ſuit prodigia ſuper terram: auferens bella vſq₃ ad finem terre. rcum conteret et confringet arma: et ſcuta com buret igni acate et videte quoniā ego ſum deus: exal




Vox in rama. plorat⁹ et vlulatus. ⁊c̃.

Ipe ꝯfriget simula[illegible]ra eoꝝ: de poplabit̃. et c̃.

tabor in gẽtibus et exaltabor in terra. Dñs virtutũ nobiscũ: susceptor noster deus iacob. Gloria. añ. Adiuuabit eã de⁹ vultu suo deus ĩ medio ei⁹ nõ cõmouebit̃. ã. Sicut

Fundamẽta eius in montibus sanctis: diligit dñs portas syon super oĩa tabernacula iacob. Gloriosa dicta sunt de te: ciuitas dei. Memor ero raab et babylonis: scientiũ me. Ecce alienigene et tyrus ⁊ ppl's ethiopũ hi fuerũt illic. Nunquid syon dicet homo ⁊ homo nat⁹ est in ea: ⁊ ipse fundauit eã altissimus. Dñs narrabit ĩ scripturis populoꝝ: et principũ hoꝝ q̇ fuerunt in ea. Sicut letantiũ oĩm: habitatio est in te. Gloria. ã. Sicut letantiũ oĩm nostrũ habitatio est in te sctã dei genitrix. ℣⁹. Diffusa est grã in labiis tuis. ℟. Propterea benedixit te de⁹ in eternũ. Pater nr̃. Et ne. ⁊c. Benedictio. Precibus ⁊ me. Ut sequit̃ post. Iste psalmus et alii duo sequẽtes cũ suis añis dicũtur diebus mercurii ⁊ sabbati. añ. Gaude.


Cantate dño canticũ nouũ: cantate dño omĩs terra. Cantate dño et bñdicite nomini eius: annunciate de die in diẽ salutare eius. Annũciate inter gẽtes gloriã eius: in oĩbus populis mirabilia eius. Qm̃ magn⁹ dñs ⁊ laudabilis nimis: terribilis est sup oẽs deos. Qm̃ omẽs dii gentiũ demonia: dñs autẽ celos fecit. Cõfessio ⁊ pulcritudo in ꝯspectu eius: sanctimonia ⁊ magnificẽtia ĩ sanctificatione eius. Afferte dño patrie gentiũ afferte domino gloriã ⁊ honorẽ: afferte dño gloriã nomini eius. Tollite hostias ⁊ introite in atria ei⁹: adorate dñz in atrio sancto eius. Cõmoueat̃ a facie eius vniuersa terra: dicite in gentibus q2 dñs regnauit. Etenĩ correxit orbẽ terre q̇ nõ cõmouebit̃: iudicabit populos in equitate. Letentur celi ⁊ exultet terra cõmoueat̃ mare et plenitudo eius: gaudebũt campi ⁊ oĩa que in eis sunt. Tunc exultabũt oĩa ligna siluarũ a facie dñi q2 venit: qm̃ venit iudicare terrã. Iudicabit orbem terre in equitate: et populos in veritate sua.




lozia.ān. Gaude maria virgo cūctas hereses sola in
teremisti in vniuerso mundo.ān. Dignate. ps.
Dominus regnauit exultet terra:letent̄ insule mul
te ubes et caligo in circuitu eius:iusticia et iu
dicium correctio sedis eius gnis ante ipsum precedet
et inflāmabit in circuitu inimicos eius lluxerunt ful
gura eius orbi terre:Vidit et cōmota est terra ontes si
cut cera fluxerunt a facie dn̄i:a facie dn̄i oīs terra n
nunciauerūt celi iusticiā eius:ꝛ viderūt oēs populi glori
am eius. onfundant̄ oēs qui adorāt sculptilia:ꝛ qui
gloriātur in simulachris suis dorate eū oēs angeli eiꝰ
audiuit et letata est syon t exultauerūt filie iude:ꝓpter
iudicia tua dn̄e. m̄ tu dn̄s altissimus sup omnē terrā:
nimis exaltatus es super oēs deos. ui diligitis domi
nū odite malum:custodit dn̄s animas sanctorū suorū de
manu peccatoris liberabit eos ux orta ē iusto:ꝛ rectis
corde leticia etamini iusti in dn̄o:ꝛ ꝯfitemini memorie
sanctificationis eius lozia.ā. Dignare me laudare te
vgo sacrata da michi vtutē ꝯtra hostes tuos.ā. Post ptū
Antate dn̄o canticū nouū:qr mirabilia fecit al
uauit sibi dextera eiꝰ:et brachiū sanctū eius o
tū fecit dn̄s salutare suū:in ꝯspectu gentiū reuelauit iusti
ciā suā ecordatus est mīe sue:et veritatis sue domui is
rael iderunt oēs termini terre:salutare dei nostri u
bilate deo oīs terra:cantate et exultate ꝛ psallite salli
te dn̄o in cythara in cythara ꝛ voce psalmi:in tubis ducti
libus et voce tube cornee ubilate in cōspectu regis dn̄i
moueatur mare ꝛ plenitudo eius:orbis terrarꝫ ꝛ q̇ habitāt
in eo lumīa plaudent manu simul mōtes exultabūt a
conspectu dn̄i:qm̄ venit iudicare terrā udicabit orbem
terrarꝫ i iusticia:ꝛ populos in eq̄tate lozia.ā. Post par
tū virgo inuiolata pmansisti dei genitrix intercede ꝓ no
bis.℣. Diffusa est grā in labiis tuis.℟. Propterea bn̄di

Stupebāt aūt oēs sup prudē tia et rñsis eiꝰ.

Nuptie fcte sūt i chana galilee et erat mr̄ iesu




xit te deus ineternū. Pater noster. Benedictio. ...cibus et meritis btē marie vginis τ oīm sanctorū perducat nos dn̄s ad regna celorū. Amē. Jube dn̄e bn̄dicere. Nos cū prole pia benedicat virgo maria. Amen. Lectio prima

In oībus requiē quesiui τ ī hereditate dn̄i morabor: tūc p̄cepit τ dixit michi creator oīm: τ q̄ creauit me requieuit ī tabernaculo meo τ dixit michi. In iacob ihabita et in israel hereditare: τ ī electis meis mitte radices. Tu autē dn̄e miserere nostri. Deo grās. R. Sācta τ imaculata virginitas quibꝰ te laudibus efferā nescio. Qr quē celi capere non poterant tuo gremio contulisti. ℣. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui. Quia quem celi capere nō poterant. τc. Jube domine benedicere. In omni tribulatione et angustia succurrat nobis virgo maria. Amen. Lectio secunda.

Et sic in syon firmata sum et in ciuitate sanctificata similiter requieui: et in hierusalem potestas mea. Et radicaui in populo honorificato τ in partes dei mei hereditas illius: et in plenitudine sanctorum detentio mea. Tu autem domīe miserere nostri. Deo gratias. R. Beata es virgo maria que dominū portasti creatorem mundi. Genuisti qui te fecit et ineternum permanes virgo. ℣. Aue maria gratia plena dominus tecum. Genuisti qui te fecit. τc. Jube domine benedicere. Per virginem matrem concedat nobis dn̄s salutē et pacem. Amen. Lectō. iii.

Quasi cedrus exaltata sum in libano: τ quasi cypressus in monte syon. Quasi palma exaltata sum in cades: et quasi plantatio rose in hierico. Quasi oliua speciosa in campis: τ quasi platanus exaltata sum iuxta aquas. In plateis sicut cynamomū et balsamum aromatizans odorem dedi. Quasi mirra electa dedi suauitatem odoris. Tu autem domine miserere nostri. Deo gratias. R. Felix nanqz es sacra virgo maria et omni laude di-





gnissima. Quia ex te ortus est sol iusticie christus deus noster. ℣. Ora pro populo interueni pro clero intercede ꝑ deuoto femineo sexu. sentiant omnes tuum leuamen quicunqz celebrant tuam cōmemorationem. Qr ex te ortus ₇c. Gloria patri ₇ filio ₇ spiritisancto. Christ⁹ de⁹ noster.

Canticum sanctorum ambrosii ₇ augustini.

E deum laudamus: te dominum confitemur. e eternum patrem: omnis terra veneratur. ibi omnes angeli: tibi celi et vniuerse potestates. ibi cherubin et seraphin: incessabili voce proclamant anctus anctus anctus dominus deus sabaoth. leni sunt celi et terra: maiestatis glorie tue. e gloriosus apostolorum chorus. e prophetarum: laudabilis numerus e martyrum candidatus: laudat exercitus e per orbem terrarum: sancta confitetur ecclesia. atrem immense maiestatis enerandum tuum verum et vnicum filium anctum quoqz: paraclitum spiritum u rex glorie christe u patris sempiternus es filius. u ad liberandum suscepturus hominem: non horruisti virginis vterum u deuicto mortis aculeo: aperuisti credentibus regna celorū. u ad dexteram dei sedes: in gloria patris udex crederis: esse venturus e ergo quesumus famulis tuis subueni: quos precioso sanguine redemisti terna fac: cū sanctis tuis in gloria nūerari al uum fac populum tuum domine: et benedic hereditati tue. t rege eos: et extolle illos vsqz ineternum er singulos dies: benedicimus te. t laudamus nomen tuū in seculum: ₇ in seculum seculi ignare dn̄e die isto: sine peccato nos custodire. iserere nr̄i dn̄e: miserere nostri i at misericordia tua dn̄e super nos: quēadmodū sperauim⁹ in te n te dn̄e speraui: non confundar ineternum.

Ad laudes.




Dñe si vis potes me mundare. ⁊ extēdēs ⁊c̄

Et p̄teriēs ihs vidit hoīez cecū a natiuitate

Deus in adiutoriū meū intende Dñe ad adiuuandū me festina. Gloria. ⁊c. An. Assumpta est. ps.

Dominus regnauit decorē īdutus est: indutus est dñs fortitudinem et precinxit se Etenim firma-

BIBLIOTHEQUE SAINTE GENEVIEVE SG




uit orbē terre:qui nō cōmouebitur. [ ]arata sedes tua de⁹
extūc:a seculo tu es [ ]leuauerūt flumia dn̄e:eleuauerūt
flumia voce suā. [ ]leuauerūt flumina fluctus suos:a
vocibus aquar̄ multarū. [ ]irabiles elatiōes maris:mi-
rabilis in altis dn̄s. [ ]estimonia tua credibilia facta sūt
nimis:domū tuā decet sctitudo dn̄e in longitudinē dierū.
[ ]loria.ān. Assumpta est maria in celū gaudent angeli
laudantes benedicunt dn̄m.ān. Maria virgo. [ ] p̄s
[ ]Ubilate deo oīs terra:seruite dn̄o ī leticia. [ ]ntroi
te in ɔspectu ei⁹:in exultatiōe. [ ]citote qm̄ dn̄s ip̄e
est deus:ipse fecit nos ⁊ nō ipsi nos. [ ]opulus ei⁹ ⁊ oues
pascue eius ītroite portas ei⁹ in ɔfessiōe:atria eius in hym
nis cōfitemini illi. [ ]audate nomē ei⁹ qm̄ suauis est dn̄s
ineternū mīa ei⁹:et vsq₃ in generatiōe et ḡnatione vitas
eius. [ ]loria.ā. Maria vgo assumpta est ad ethereū tha
lamū ī quo rex regū stellato sedet solio.ān. In odorē. p̄s
[ ]Eus de⁹ meus:ad te de luce vigilo. [ ]itiuit ī te aīa
mea:q̄ multiplicit̄ tibi caro mea. [ ]n terra deserta
īuia ⁊ inaquosa sic ī sctō apparui tibi: vt viderē virtutē
tuā ⁊ gloriā tuā. [ ]m̄ melior est mīa tua sup vitas:labia
mea laudabūt te. [ ]ic benedicā te ī vita mea:⁊ ī noīe tuo
leuabo man⁹ meas. [ ]icut adipe ⁊ pīguedine repleat̄ aīa
mea:et labiis exultatiōis laudabit os meū. [ ]ic meōr fui
tui sup stratū meū in matutinis meditabor in te: q̄r fuisti
adiutor me⁹. [ ]t in velamēto alarū tuar̄ exultabo adhe-
sit aīa mea post te:me suscepit dextera tua. [ ]psi vero īua
nū q̄sierunt aīam meā introibūt ī inferiora terre: tradent̄
in man⁹ gladii partes vulpiū erūt. [ ]ex vero letabit̄ in
deo laudabūtur oēs q̄ iurāt ī eo:q̄r obstructū est os loquē
tiū iniqua. [ ]eus misereat̄ nostri et benedicat nobis:illu
minet vultū suū sup nos ⁊ misereatur nostri. [ ]t cogno
scamus in terra viā tuā:in oībus gētibus salutare tuū.
[ ]ōfiteantur tibi populi deus:cōfiteātur tibi populi oēs


Resplēduit fa
cies eius sicut
sol ⁊ vestimēta
eius facta sunt
alba sicut nix.
Mathei.18.




etentur et exultēt gentes qm̄ iudicas populos in equitate: ᴛ gētes in terra dirigis. onfiteātur tibi populi deus: confiteātur tibi populi oēs terra dedit fructū suum. enedicat nos deus deus noster benedicat nos deus: ᴛ metuant eum oēs fines terre. loria patri. ā. In odorē vnguētorum tuorū currimus adolescētule dilexerūt te nimis. ān. Benedicta. Canticum trium puerorum.

Enedicite omīa opera dn̄i dn̄o: laudate ᴛ superexaltate eū in secula. enedicite angeli dn̄i dn̄o: bn̄dicite celi dn̄o. enedicite aque oēs que super celos sūt dn̄o: benedicite omēs virtutes dn̄i dn̄o. enedicite sol et luna dn̄o: bn̄dicite stelle celi dn̄o. enedicite ymber ᴛ ros dn̄o: benedicite oīs spiritus dei dn̄o. enedicite ignis et estus dn̄o: benedicite frigus ᴛ estas dn̄o. n̄dicite rores et pruina dn̄o: benedicite gelu ᴛ frigus dn̄o. enedicite glacies et niues dn̄o: bn̄dicite noctes ᴛ dies dn̄o. enedicite lux ᴛ tenebre dn̄o: bn̄dicite fulgura ᴛ nubes dn̄o. n̄dicat terra dn̄m: laudet ᴛ superexaltet eū in secula. enedicite montes et colles dn̄o: benedicite vniuersa germinātia ī terra dn̄o. enedicite fontes dn̄o: benedicite maria ᴛ flumina dn̄o. enedicite cete ᴛ oīa que mouētur in aquis dn̄o: bn̄dicite omnes volucres celi dn̄o. enedicite oēs bestie et pecora dn̄o: benedicite filii hoīm dn̄o. n̄dicat israel dn̄m: laudet ᴛ superexaltet eū in secula. enedicite sacerdotes dn̄i dn̄o: benedicite serui dn̄i dn̄o. enedicite spiritus ᴛ aīe iustorū dn̄o: benedicite sancti ᴛ humiles corde dn̄o. n̄dicite anania azaria misael dn̄o: laudate ᴛ superexaltate eū in secula. enedicamus patrē ᴛ filiū cū sancto spiritu: laudemus ᴛ superexaltemus eum in secula. enedictus es dn̄e in firmamento celi: et laudabilis et gloriosus ᴛ superexaltatus in secula. Amen. ān. Benedicta filia tu a dn̄o quia per te fructū vite cōmunicauimus. ā. Pulchra es. ꝑ.


Audate dn̄m de celis: laudate eū in excelsis. au-




date eũ omnes angeli eius: laudate eum oẽs virtutes eiꝰ. [L]audate eũ sol ⁊ luna: laudate eum oẽs stelle ⁊ lumen. [L]audate eũ celi celoꝝ ⁊ aque que super celos sũt laudẽt nomẽ dñi. [Q]uia ipse dixit ⁊ facta sũt: ipse mãdauit ⁊ cre ata sunt. [S]tatuit ea ĩeternũ ⁊ in seculũ seculi: preceptum posuit ⁊ nõ preteribit. [L]audate dñm de terra: dracones ⁊ oẽs abyssi. [I]gnis grando nix glacies spũs procellaꝝ: que faciũt verbũ eius. [M]ontes ⁊ oẽs colles: ligna fructi fera ⁊ oẽs cedri. [B]estie ⁊ vniuersa pecora: serpẽtes ⁊ vo lucres pẽnate. [R]eges terre ⁊ oẽs populi: principes ⁊ oẽs iudices terre. [I]uuenes ⁊ virgines senes cũ iunioribꝰ lau dent nomẽ dñi: qꝛ exaltatũ est nomẽ eius solius. [C]õfes sio eiꝰ sup celũ ⁊ terrã: ⁊ exaltauit cornu populi sui. [H]ym nus oĩbus sanctis eiꝰ: filiis israel populo appropinquãti sibi. [C]antate dño canticũ nouũ: laus eius in ecclesia san ctorũ. [L]etetur israel in eo qui fecit eũ: ⁊ filie syõ exultent in rege suo. [L]audent nomẽ eius in choro: in tympano et psalterio psallãt ei. [Q]uia beneplacitũ est dño in populo suo: ⁊ exaltauit mãsuetos in salutẽ. [E]xultabũt sancti in gloria: letabũtur in cubilibꝰ suis. [E]xultatiões dei in gut ture eoꝝ: ⁊ gladii ancipites in manibꝰ eorũ. [A]d faciendã vindictã in nationibꝰ: increpatiões in populis. [A]d alli gandos reges eoꝝ in compedibꝰ: ⁊ nobiles eorũ in mani cis ferreis. [V]t faciãt in eis iudiciũ conscriptũ: gloria hec est oĩbus sanctis eiꝰ. [L]audate dñm in sãctis eius: lauda te eũ in firmamẽto virtutis eiꝰ. [L]audate eũ in virtutibꝰ eius: laud eũ scdm multitudinẽ magnitudinis eiꝰ. [L]au date eum in sono tube: laudate eũ in psalterio ⁊ cythara. [L]audate eũ in tympano ⁊ choro: laudate eũ in cordis et organo. [L]audate eũ in cymbalis benesonantibus laud eum in cymbalis iubilationis: omnis spũs laudet dñm. [G]loria patri. ã. Pulchra es et decora filia hierusalem terribilis vt castrorũ acies ordinata. [ ] Capitulum.

Jesus aũt icli- nans se deorsũ digito scribed.

De quinq panibus et duobus piscibꝰ. Jo. 6.





Ideruñt eam filie syon et beatissimã predicauerunt et regine laudauerũt eam. Deo gratias. Hy⁹

Gloriosa dñã excelsa supra sydera: qui te creauit prouide lactasti sacro vbere. uod eua tristis abstulit tu reddis almo germine: intrent vt astra flebiles celi fenestra facta es. u regis alti ianua ⁊ porta lucis fulgida: Vitã datã per virginem gentes redempte plaudite. loria tibi dñe qui natus es de virgine. Vts. ℣. Benedicta tu in mulieribus. ℟. Et benedictus fructus ventris tui. ã. Beata dei genitrix. Canticum zacharie.

Enedictus dñs deus israel: quia visitauit et fecit redemptionẽ plebis sue. t erexit cornu salutis nobis: ĩ domo dauid pueri sui. icut locutus est per os sctõrum: qui a seculo sunt prophetarũ eius. alutẽ ex inimicis nostris: ⁊ de manu oĩm qui oderũt nos. d faciendã mĩam cũ patribus nostris: ⁊ memorari testamẽti sui sancti. usiurandũ quod iurauit ad abrahã patrem nostrũ: daturum se nobis. t sine timore de manu inimicorum nostrorum liberati: seruiamus illi. n sanctitate et iusticia corã ipso: omnibus diebus nostris. t tu puer propheta altissimi vocaberis: preibis enim ante faciẽ dñi parare vias eius. d dandã scientiã salutis plebi eius: in remissionẽ peccatorũ eorum. er viscera mĩe dei nostri: in quibus visitauit nos oriens ex alto. llumĩare his qui in tenebris et in vmbra mortis sedẽt: ad dirigendos pedes nostros in viã pacis. loria. ⁊c. ãn. Beata dei genitrix maria virgo perpetua templũ dñi sacrariũ spiritussctĩ: tu sola sine exẽplo placuisti dño nostro iesu xpo. ora pro populo interueni pro clero intercede pro deuoto femineo sexu. Kyrieleysõ. Christe el. Kyriel. Dñe exaudi. Et cla. or.

Eus qui de beate marie vginis vtero verbũ tuum angelo nũciãte carnẽ suscipere voluisti: presta supplicibus tuis: vt qui vere eã dei genitricẽ credimus: eius




apud te intercessionibus adiuuemur. Per xpm.

Cõmemoratio de sanctis. ã. Sancti dei oẽs intercede re dignemini pro nostra oĩmq; salute. ℣. Letamini in dño ⁊ exultate iusti. Et gloriamini oẽs recti corde. Oremus.


Protege dñe populũ tuũ et apostolorũ tuorũ petri et pauli et aliorũ apostolorũ patrocinio cõfidentẽ perpetua defensione conserua. Per.

Omnes sancti tui q̃s dñe nos vbiq; adiuuẽt vt dũ eorũ merita recolimus patrocinia sentiam⁹. ⁊ pacem tuã nostris cõcede tẽporibus: ⁊ ab ecclesia tua cunctã repelle nequiciã. Iter/actus/et voluntates nostras: ⁊ omniũ famulorũ tuorũ in salutis tue ꝓsperitate dispone: benefactoribus nostris sempiterna bona tribue: et omnibus fidelibus defunctis requiẽ eternã concede. Per dñm. Dñe exaudi. Et clamor. Benedicamus dño. Deo grãs. Fidelium aĩe defunctorũ per miam dei requiescant ĩ pace. amẽ.


Aue stella matutina peccatorũ medicina mundi princeps et regĩa ṽgo sola fuisti digna: idcirco int̃ tela ĩimici clypeum pone salutis tue titulũ virtutis. Tu es enĩ virga iesse in qua deus fecit esse aaron amigdalũ mundi tollens scandalũ. Tu es area cõpluta celesti rore imbuta sicco tamen vellere: tu nos in hoc carcere solare propicia dei plena gratia. O virgo dei electa esto nobis via recta ad eterna gaudia vbi pax et gloria: ⁊ nos semꝑ aure pia dulcis exaudi maria. ℣. Dignare me laudare te virgo sacrata. ℟. Da michi virtutẽ cõtra hostes tuos. Orem⁹.

Ratiã tuã q̃s dñe mentibus nostris infunde: vt q̇ angelo nunciante christi filii tui incarnationẽ cognouimus: per passionẽ eius et crucẽ ad resurrectiõis gloriã perducamur. Per dñm. ⁊c.

Ad matutinas de cruce.




Domine labia mea aperies Et os meum annunciabit laudem tuam Deus in adiutoriũ meum intende Domine ad adiuuandum me festina Gloria patri et filio: et spirituisãcto.





Sicut erat in principio et nunc & semper: et in secula seculorũ. Amen. ãn. Salue crux preciosa que in sanguine christi dedicata es: et ex membris eius tanq̃ margaritis ornata. Hymnus.


Patris sapientia veritas diuina.
Deus homo captus est hora matutina. A suis discipulis cito derelictus.
A iudeis traditus venditus & afflictus. ℣ Adoramus te christe et benedicimus tibi.
℟. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mũdum. Per signum sancte crucis liberet nos de inimicis nostris. Dñs deus noster. Domine exaudi orationem meã. Et clamor meus ad te veniat. Oremus.

Domine iesu christe fili dei viui pone passionẽ crucem et mortem tuam inter iudicium tuum et aĩam meam nunc et in hora mortis mee: et largiri digneris viuis misericordiam et gratiam: defunctis requiẽ et veniã: ecclesie tue pacem et veram concordiam: et nobis peccatoribus vitam et leticiam sempiternam. Qui viuis et regnas deus. Per omnia secula seculorum. Amen.

## Ad matutinas de sancto spiritu.




Domine labia mea aperies [E]t os meum an
nunciabit laudem tuam [D]eus in adiutoriū
meum intende [D]omine ad adiuuandum me
festina [G]loria patri et filio: et spiritui sācto.





Sicut erat in principio et nunc & semper: et in secula seculor. Amen. An. Veni sancte spiritus reple tuorum corda fidelium et tui amoris in eis ignem accende. Hymnus

Nobis sancti spiritus gratia sit data. De qua Virgo virginũ fuit obumbrata. Cum per sanctũ angelum fuit salutata. Verbum caro factum est virgo fecũdata. ℣. Emitte spiritum tuum et creabuntur. ℟. Et renouabis faciem terre. Oremus.

Omnipotens sempiterne deus da nobis illã sancti spiritus gratiam quã discipulis tuis in die sancto penthecostes transmisisti. Qui viuis et regnas deus per omnia secula seculorum. Amen.


Ad primam.

BIBLIOTHEQUE SAINTE GENEVIEVE




Deus in adiutoriū meū intende. Domine ad adiuuandū me festina. Gloria patri [et] filio: et spirituisancto. Sicut erat in principio et nunc et semper: [et] in secula seculorum amen.

Hymnus.





Emento salutis auctor: q nostri quondam corpo-
ris ex illibata virgine nascendo formã sumpseris
Maria mater gratie mater mie tu nos ab hoste protege ꝛ
hora mortis suscipe. Gloria tibi domine qui natus es de
virgine cum patre et sancto spiritu in sempiterna secula.
Amen. Añ. Assumpta est. Psalmus.

Eus in nomine tuo saluũ me fac: et in virtute tua
iudica me. eus exaudi orõnẽ meã: auribus perci
pe verba oris mei. Qm alieni insurrexerunt aduersũ me
et fortes quesierũt aiam meã ꝛ non proposuerũt deũ ante
cõspectũ suũ. cce enĩ deus adiuuat me: et dñs susceptor
est anime mee. Auerte mala inimicis meis: ꝛ in veritate
tua disperde illos. oluntarie sacrificabo tibi ꝛ cõfitebor
nomini tuo dñe qm bonũ est. m ex omni tribulatione
eripuisti me: ꝛ super inimicos meos despexit oculus meus

Benedixisti dñe terrã tuam: auertisti captiuitatem
iacob. emisisti iniquitatem plebis tue: operuisti
oĩa peccata eor. Mitigasti omnẽ iram tuã: auertisti ab
ira indignationis tue. õuerte nos deus salutaris noster
et auerte irã tuã a nobis. Nunquid ineternũ irasceris no
bis aut extẽdes irã tuam a generatione ꝛ gñatione. e⁹
tu cõuersus viuificabis nos: et plebs tua letabitur in te.
stẽde nobis dñe miam tuam: ꝛ salutare tuũ da nobis
udiã quid loquatur in me dñs deus: qm loquetur pa
cem in plebem suam. t super sanctos suos: ꝛ in eos qui
conuertuntur ad cor. erũtamen prope timentes eũ salu
tare ipsius vt inhabitet gloria in terra nostra. Mia ꝛ veri
tas obuiauerũt sibi: iusticia et pax osculate sũt. eritas
de terra orta est: et iusticia de celo ꝓspexit. tenĩ dñs da
bit benignitatẽ: ꝛ terra nostra dabit fructũ suum. Iusti
cia ante eũ ambulabit: et ponet in via gressus suos. l'ia

Audate dominum omnes gentes: laudate eum
omnes populi. uoniam confirmata est super




nos mīa ei⁹: ꝛ Veritas dñi manet ineternū. Gloria patri et filio. ꝛc. an. Assumpta est maria in celum gaudent angeli laudātes benedicunt dominum. Capitulum.

Que est ista que progreditur quasi aurora cōsurgēs pulchra vt luna electa vt sol terribilis vt castrorū acies ordinata Deo grās. ℣. Dignare me laudare te virgo sacrata. ℟. Da michi vtutē cōtra hostes tuos. Kyrieleysō. Christe el. Kyriel. Dñe exaudi. Et cla. Orem⁹.


Deus qui virginalem aulam beate marie virginis in qua habitares eligere dignatus es: da quesum⁹ vt sua nos defensione munitos iocundos faciat sue interesse cōmemorationi. Pro sanctis. an. Sancti dei. ℣. Letamini in domino. ℟. Et gloriamini. ꝛc. Oratio.

Exaudi nos deus salutaris noster ꝛ apostolorum tuorum petri ꝛ pauli ꝛ aliorū apostolorum nos tuere p̄sidiis quorum donasti fideles esse doctrinis. orō. Omēs sancti. vt s̄. Suprascripta cōmemoratio dicit̄ ad primā ꝛ ad sextā et ad cōpletoriū. ℣ Ad primā de cruce. Deus in adiutoriū meū intende. Dñe ad adiuuandū. ꝛc. an. Salue crux. Hymn⁹.


Hora prima duct⁹ est iesus ad pilatum. Falsis testimoniis multū accusatū. In collo pcutiūt manib⁹ ligatū Vultū dei cōspuūt lumē celi gratū. ℣⁹. Adoram⁹ te xp̄e. Dñe iesu. Ad. i. de sctō spiritu. Deus in adiutorium meū. Dñe ad adiuuandū. ꝛc. a. Veni sancte. Hymn⁹.

De virgine maria christus fuit natus. Crucifixus mortu⁹ atq; tumulatus. Resurgens discipulis fuit demonstratus. Et ipsis cernentib⁹ celis eleuatus. ℣⁹. Emitte spiritū. ℟. Et renouabis. ꝛc. Oremus. Omnipotens sēpiterne de⁹. ꝛc.


Ad terciam.




Deus in adiutoriū meū intende. Domine ad adiuuan
dū me festina. Gloria patri et filio. Sicut erat
in principio ⁊ nunc et semper. ⁊c. Alleluya. Hymnus.
Memento. Ut supra. Añ. Maria virgo. Psalm⁹




D dominũ cum tribularer clamaui: ⁊ exaudiuit
me. ñe libera animã meam a labiis iniquis:et
a lingua dolosa. uid detur tibi aut quid apponatur tibi:
ad linguã dolosam. agitte potẽtis acute: cum carboni
bus desolatoriis. eu michi quia incolatus meus prolõ
gatus est habitaui cum habitantibus cedar:multũ incola
fuit aĩa mea. um his qui oderũt pacẽ eram pacificꝰ:cũ
loquebar illis impugnabãt me gratis. loria patri. ps.
Euaui oculos meos in montes: Unde veniet au
xilium michi. uxilium meum a dño:qui fecit ce
lum ⁊ terram. on det in commotionẽ pedem tuũ: neqꝫ
dormitet qui custodit te. cce nõ dormitabit neqꝫ dormiet
qui custodit israel. ominus custodit te dominus prote
ctio tua:super manũ dexteram tuã. er diem sol nõ vret
te:neqꝫ luna per noctẽ. ñs custodit te ab omni malo:cu
stodiat animam tuã dñs. ñs custodiat introitũ tuum
et exitũ tuũ:ex hoc nunc ⁊ vsqꝫ in seculũ. loria. ps.
Etatus sum in his que dicta sunt michi: in domũ
domini ibimꝰ. tantes erãt pedes nostri:ĩ atriis
tuis hierusalem. ierusalẽ que edificatur vt ciuitas:cu
ius participatio eius in idipsum. lluc enim ascenderũt
tribus tribus dñi: testimoniũ israel ad cõfitendũ nomini
dñi. uia illic sederunt sedes in iudicio: sedes sup domũ
dauid. ogate que ad pacẽ sunt hierusalẽ:et abundantia
diligentibus te. iat pax in virtute tua:et abundãtia in
turribus tuis. ropter fratres meos et proximos meos:
loquebar pacem de te. ropter domũ dñi dei nostri:quesi
ui bona tibi. loria patri. ã. Maria virgo assumpta est
ad ethereũ thalamũ ĩ quo rex regũ stellato sedet solio. Cp
T sic in syon firmata sum et in ciuitate sanctifica
ta similiter requieui:et in hierusalẽ potestas mea.
Deo grãs. ℣. Diffusa est gratia in labiis tuis. ℞. Pro
pterea benedixit te deus ineternũ. Kyrieleyson. Christe el




Kyrieleyson. Dn̄e exaudi orationem meam. Et clamor meus ad te veniat. Oremus.

Eus qui salutis eterne beate marie virginitate fecūda humano generi premia prestitisti: tribue q̄s: vt ipsam pro nobis intercedere sentiamus: per quā meruimus auctorē vite suscipere: dominū nostrū iesum christū filium tuum. Amen. an. Sancti dei oēs. ℣. Letamini. orō. rotege dn̄e. mnes sancti. ꝛc. Vt supra.


A tertiam de cruce. eus in adiutoriū meū intende. n̄e ad adiuuandum me festina. loria patri et filio: et spirituisancto. icut erat in principio. ꝛc. an. Salue.

Ruci fige clamitant hora tertia. Illusus induitur veste purpura tum. Caput eius pūgitur corona spinarum. Crucē portat humeris ad locū penarū. ℣. Adoram⁹ te. n̄e iesu xp̄e. Vt s. Ad terciā de sancto spiritu. eus in adiutoriū meum intende. n̄e ad adiuuandum. loria patri. icut erat. ꝛc. an. Veni sancte spūs. ꝛc. Hymnus.


Dum sanctum spiritum deus delegauit. In die sācto penthecostes ipsos confortauit. Et de linguis igneis ipsos inflāmauit. Relinquere orphanos eos denegauit. ℣. Emitte spiritum tuum et creabuntur. ℞. Et renouabis faciem terre. Oremus. mnipotens sempiterne deus da nobis illam. ꝛc. Vt supra.

Ad septam.


BIBLIOTHEQUE SAINTE GENEVIEVE





Deus in adiutoriũ meũ intende. Dñe ad adiuuandũ me festina. Gloria patri ⁊ filio: et spiritui sancto. Sicut erat in principio et nunc. ⁊c. Hymnus Memento salutis. Vřš. ãn. In odorem. Ps.




D te leuaui oculoz meos: q̄ habitas in celis. [E]cce sicut oculi seruoꝝ: in manibus dominorum suorum. [S]icut oculi ancille in manibus domine sue ita oculi nostri ad dominū deum nostrū: donec misereatur nostri.





Miserere nostri dñe miserere nr̃i: q2 multũ repleti sumus
despectione. Quia multũ repleta est aĩa nostra: opprobri
um abundantibus et despectio superbis. Gloria patri.
Nisi quia dñs erat in nobis dicat nũc israel: nisi q2
dñs erat in nobis. Cum exurgerent hoĩes in nos:
forte viuos deglutissent nos. Cum irasceretur furor eoꝝ
in nos: forsitan aqua absorbuisset nos. Torrentem per
transiuit anima nostra: forsitan pertransisset anima no
stra aquam intolerabilem. Benedictus dñs qui non dedit
nos: in captione dẽtibus eorum. Anima nostra sicut pas
ser erepta est: de laqueo venantium. Laqueus contritus
est: et nos liberati sumus. Adiutorium nostrũ in nomine
dñi: qui fecit celum et terram. Gloria patri. ps.
Qui confidunt in domino sicut mons syon: non com
mouebitur ineternum q̇ habitat in hierusalem. Mõ
tes in circuitu eiꝰ et dominus in circuitu populi sui: ex hoc
nunc et usq3 in seculum. Quia non relinquet dñs virgã
peccatorum super sortem iustorum: Ut non extendant iu
sti ad iniquitatem manus suas. Benefac domine: bonis
et rectis corde. Declinãtes autem in obligatiões adducet
dominus cum operantibus iniquitatem: pax super israel
Gloria patri et filio et spiritui sancto. Sicut erat. ꝛc. An.
In odorem unguentoruz tuorum currimus adolescentu
le dilexerunt te nimis. Capitulum.
Et radicaui in populo honorificato et in partes dei
mei hereditas illius ꝛ in plenitudine sanctorum de
tentio mea. Deo gratias. ℣. Benedicta tu in mulieribus
℟. Et benedictus fructus ventris tui. Kyrieleysõ. Chri
ste eleyson. Kyrieleyson. Domine exaudi orationem me
am. Et clamor meus ad te veniat. Oremus.
Concede misericors deus fragilitati nostre presidi
um: Ut qui sancte dei genitricis et virginis marie
memoriam agimus: intercessionis eius auxilio a nostris





iniquitatibus resurgamus. Per dominum nostrum. ꝛc.
ãn. Sancti dei. ℣. Letamini. Et gloriamini. ꝛc. Oratio.
paudi nos mnes sancti. Vtš. Ad septã de cruce
eus in adiutorium meũ intende omine ad adiuuã
dum me festina loria patri. ãn. Salue crux. Hymnus
Ora septa iesus est cruci concla
uatus. Et est cum latronibus pẽ
dens deputatus Pre tormentis sitiẽs fel
le saturatus. Agnus crimen diluit sic lu
dificatus. ℣. Adoramus te. Orõ. ñe
iesu christe. Vtš. Ad septam de sancto
spiritu eus in adiutorium meum intẽ
de ñe ad adiuuandũ me festina. lo
ria patri icut erat in principio. ꝛc. ãn.
Veni sancte spiritus. Hymnus.
Eptiformem gratiam tunc acceptauerunt. Qua
te ydiomata cuncta cognouerũt. Ad diuersa clima
ta mundi recesserunt. Et fidem catholicam tunc predica
uerunt. ℣. Emitte spiritum tuum et creabuntur. ℟. Et re
nouabis faciem terre. Oremus mnipotens sempi
terne deus da nobis illam sancti spiritus. Vtš.

Ad nonam

BIBLIOTHEQUE SAINTE GENEVIEVE





Eus in adiutoriũ meũ intende. Dñe ad adiuuandũ me festina. Gloria patri et filio. Sicut erat in principio ⁊ nunc et semper. ⁊c. Hymnus. Memento. Ut supra. Ãn. Pulchra es. Psalm⁹.



N conuertendo dominus captiuitatem syon: facti
sumus sicut consolati unc repletum est gaudio
os nostrum: et lingua nostra exultatione. unc dicent
inter gentes: magnificauit dominus facere cum eis. a-
gnificauit dn̄s facere nobiscū: facti sumus letātes on
uertere dn̄e captiuitatē nostrā: sicut torrens ī austro ui
seminant in lachrymis: in exultatione metent. untes
ibant et flebant: mittentes semina sua enientes autē ve
nient cum exultatione portantes manipulos suos lia.
isi dominus edificauerit domum: inuanum labo
rauerunt qui edificant eam isi dominus custo
dierit ciuitatē: frustra vigilat qui custodit eā. anū est
vobis ante lucem surgere: surgite postq̄ sederitis qui mā
ducatis panē doloris um dederit dilectis suis somnū:
ecce hereditas dn̄i filii merces fructus ventris icut sa-
gitte in manu potentis: ita filii excussorum eatus vir
qui impleuit desiderium suum ex ipsis: non confūdetur cū
loquetur inimicis suis in porta loria patri. p̄s.
Eati omnes qui timent dominum: qui ambulant
in viis eius abores manuum tuarū quia mā-
ducabis: beatus es et bene tibi erit. xor tua sicut vitis
abundans: in lateribus domus tue. ilii tui sicut nouel
le oliuarum: in circuitu mense tue. cce sic benedicetur
homo: qui timet dominum. enedicat tibi dominus ex
syon: et videas bona hierusalem omnibus diebus vite tue
t videas filios filiorum tuorum: pacem super israel.
loria patri. an̄. Pulchra es et decora filia hierusalem
terribilis vt castrorum acies ordinata. Capitulum
N plateis sicut cynamomum et balsamum aro-
matizans odorē dedi quasi mirra electa dedi sua-
uitatem odoris. Deo gratias. ℣. Post partum virgo in-
uiolata permāsisti. ℟. Dei genitrix intercede pro nobis
Kyrieleyson. Christe eleyson. Kyrieleyson. Domine ex

exurgēs ioseph a sōno accepit cōiugē suam.

Pepit filiū suum pmogenitū et pānis eū. &c.





audi oratione͞ meā. Et clamor meus ad te veniat. Ore⁹.
Amulorū tuorum quesumus domine delictis ignosce: Vt qui tibi placere de actibus nostris non valemus genitricis filii tui domini nostri iesu christi intercessione saluemur. Per dominum. ān. Sancti dei omnes. ℣. Letamini in dn̄o et exultate iusti. ℟. Et gloriamini. orō.
Resta quesumus omnipotens deus vt nullis nos permittas perturbationibus concuti quos in apostolice confessionis petra solidasti. Omnes sancti. Vtš.
Ad nonam de cruce. Deus in adiutoriū meum intende. Domine ad adiuuandum me festina. Gloria patri. Sicut erat. ꝛc. ān. Veni sancte. Hymnus.


Ora nona dominus iesus expirauit. Hely clamās animā patri cōmendauit. Latus eius lancea miles perforauit. Terra tunc contremuit ꝛ sol obscurauit. ℣. Adoramus te xp̄e. Orō. Domine iesu christe. Vtš. Ad nonam de sancto spiritu Deus in adiutorium meū intende. Dn̄e ad adiuuandum. Gloria patri Sicut erat. ꝛc. ā. Veni sancte. Hy⁹
Spiritus paraclytus fuit appellatus. Donum dei caritas fons viuificat⁹. Spiritalis vnctio / ignis inflammatus. Septiformis gratia / carisma vocatus. ℣. Emitte spiritum tuum et creabuntur. ℟. Et renouabis faciem terre. Oratio. Omnipotens sempiterne. Vtš.

SAINTE GENEVIÈVE BIBLIOTHÈQUE

Ad vesperas.




Eus in adiutoꝛiũ meũ intende. [D]ñe ad adiuuandũ me festina. [G]loꝛia patri et filio. [S]icut erat in pꝛincipio ⁊ nunc et semper: et in secula seculoꝛũ Amen. Añ. Dum esset. [ ]Psalmus.




Stupebāt aūt oēs sup prudētia et rñsis eiꝰ.

Nuptie fctēsūt ī chana galilee et erat mr̄ iesu

Dixit dominus domio meo: sede a dextris meis. Donec ponam inimicos tuos: scabellum pedum tuorū. Virgam virtutis tue emittet dñs ex syon: dominare in medio inimicorum tuorum. Tecum principium in die virtutis tue in splendoribus sanctorū: ex vtero ante luciferū genui te. Iurauit dñs et nō penitebit eum tu es sacerdos ineternum: secundum ordinem melchisedech. Dñs a dextris tuis confregit in die ire sue reges. Iudicabit in nationibus implebit ruinas conquassabit capita in terra multorū. De torrente in via bibit: propterea exaltauit caput. Gloria patri. ā. Dum esset rex in accubitu suo nardus mea dedit odorem suauitatis. ān. Leua. Psalmꝰ.

Laudate pueri dominum: laudate nomen dñi. Sit nomen dñi benedictum: ex hoc nunc et vsqȝ in seculum. A solis ortu vsqȝ ad occasum: laudabile nomen dñi. Excelsus super oēs gentes dñs: et super celos gloria eiꝰ. Quis sicut dñs deus noster qui in altis habitat: et humilia respicit in celo et in terra. Suscitans a terra inopem et de stercore erigens pauperem. Et collocet eum cū principibus: cū principibus populi sui. Qui habitare facit sterilem in domo: matrē filiorum letantem. Gloria patri et filio. Sicut erat in principio. ā. Leua eiꝰ sub capite meo et dextera illiꝰ amplexabit me. ān. Nigra sū sed formosa filia hierusalem ideo dilexit me rex et ītroduxit me ī cubiculū suū. ps. Letatꝰ sum. ān. Iam hyems trāsiit ymber abiit et recessit surge amica mea et veni. ps. Nisi dominꝰ edificauerit. ān. Speciosa. Psalmus.

Lauda hierusalem dominum: lauda deum tuum syon. Quoniam confortauit seras portarum tuarum: benedixit filiis tuis in te. Qui posuit fines tuos pacem: et adipe frumenti satiat te. Qui emittit eloquium suum terre: velociter currit sermo eius. Qui dat niuem sicut lanam: nebulam sicut cinerem spargit.





ittit cristallum suam sicut bucellas: ante faciē frigoris eius quis sustinebit. mittet verbum suū et liquefaciet ea: flabit spiritus eius et fluent aque. Qui annūciat verbum suum iacob: iusticias et iudicia sua israel. Non fecit taliter omni nationi: et iudicia sua non manifestauit eis. Gloria patri. ān. Speciosa facta es et suauis in deliciis tuis sancta dei genitrix. Capitulum.

Ab initio et ante secula creata sum: et vsq₃ ad futurum seculum nō desinam: et in habitatione sancta coram ipso ministraui. Deo gratias. Hymnus

Ave maris stella dei mater alma atq₃ semper virgo felix celi porta. Sumens illud aue gabrielis ore funda nos in pace mutans nomen eue. Solue vincla reis profer lumen cecis mala nostra pelle bona cuncta posce. Monstra te esse matrem sumat per te preces qui pro nobis natus tulit esse tuus. Virgo singularis inter omnes mitis nos culpis solutos mites fac et castos. Vitam presta puram iter para tutum: vt videntes iesum semper colletemur. Sit laus deo patri summo christo decus spirituisancto trinus honor vnus. Amen. ℣sus. Diffusa est gratia in labiis tuis. ℟. Propterea benedixit te deus in eternum. ān. Beata mater.

Canticum beate marie.

Magnificat: anima mea dominum. Et exultauit spiritus meus: in deo salutari meo. Quia respexit humilitatem ancille sue: ecce enim ex hoc beatā me dicent omnes generationes. Quia fecit michi magna qui potēs est: et sanctum nomen eius. Et misericordia eius a progenie in progenies: timentibus eum. Fecit potētiam in brachio suo: dispersit superbos mente cordis sui. Deposuit potentes de sede: et exaltauit humiles. Esurientes impleuit bonis: et diuites dimisit inanes. Suscepit israel puerum suum: recordatus misericordie sue. Sicut locutus est ad




patres nostros: abraham et semini eius in secula. loria patri. ān. Beata mater & innupta virgo gloriosa regina mundi intercede pro nobis ad dnm. Kyrieleysō Christe el' Kyrieleysō. Dne exaudi. Et clamor. Oremus.


Oncede nos famulos tuos quesumus dne deus ꝑpetua mentis et corporis sanitate gaudere: & gloriosa beate marie semper virginis intercessione a presenti liberati tristicia et eterna perfrui leticia. Per. ān. Sancti dei. ℣. Letamini in domino et exultate iusti. ℟. Et gloriamini omnes recti corde. Oremus.

Rotege domine populum tuum & apostolorum tuorum petri et pauli et aliorum apostolorum patrocinio confidentē perpetua defēsione conserua. Per. ēs sancti tui qs. Vts. Ad vesperas de cruce. eus in adiutorium meū intende. ne ad adiuuandum me festina. loria patri. icut erat. &c. ān. Salue crux. Hymn⁹

E cruce deponitur hora vespertina. Fortitudo latuit in mente diuina. Talem mortē subiit vite medicina. Heu corona glorie iacuit supina. ℣. Adoramus te christe. ne iesu xp̄e. Vts. Ad vesperas de sanctospiritu. eus in adiutorium meū intende. omine ad adiuuandū me festina. loria pa. &c. ān. Veni sancte. &c. Hymnus.

Extre dei digitus virtus spiritalis. Nos defendat eruat ab omnibus malis. Vt nobis non noceat demon infernalis. Sed protegat foueat nutriat sub alis. ℣. Emitte spiritum tuum. ℟. Et renouabis. &c. Orem⁹. mnipotens sempiterne deus da nobis illam. Vts.

Ad completorium.




Onuerte nos deus salutaris noster. t auer
te iram tuam a nobis. eus in adiutoriū me
um intende. omine ad adiuuandum me festi
na. loria patri. icut erat, rc. ps.




Epe expugnauerūt me a iuuētute mea: dicat nūc
israel epe expugnauerunt me a iuuentute mea:
etenim non potuerūt michi upra dorsum meum fabri
cauerunt peccatores: prolongauerunt iniquitatem suam.
Dominus iustus concidet ceruices peccatorum: confun
dantur et conuertantur retrorsum omnes qui oderūt syon
iant sicut fenū tector: quod priusq̄ euellatur exaruit.
e quo nō impleuit manum suā qui metet: ⁊ sinū suū q̄
manipulos colliget. Et nō dixerūt qui pteribāt bn̄dictio
dn̄i sup vos: bn̄dicimus vobis in noīe dn̄i. loria. ps.

E profundis clamaui ad te dn̄e: dn̄e exaudi vocē
meā iant aures tue intendētes: in vocē depre
cationis mee Si iniquitates obseruaueris dn̄e: dn̄e quis
sustinebit. uia apud te propiciatio est: et propter legem
tuam sustinui te dn̄e ustinuit aīa mea in verbo eius: spe
rauit aīa mea in domino. custodia matutina vsq3 ad
noctē: speret israel in domino Quia apud dn̄m misericor
dia: ⁊ copiosa apud eum redemptio t ipse redimet israel
ex omnibus iniquitatibus eius loria patri. ps


Domine non est exaltatū cor meum: neq3 elati sūt
oculi mei. Neq3 ambulaui in magnis: neq3 in mirabili
bus super me. i non humiliter sentiebam: sed exaltaui
aīam meam icut ablactatus est super matre sua: ita re
tributio in aīa mea Speret israel in domino: ex hoc nunc
et vsq3 in seculum. Gloria patri. Hymnus. emē
to salutis auctor. Vts.

Capitulum

Ego mater pulchre dilectionis et timoris ⁊ magni
tudinis et sancte spei. Deo grās. ℣. Ora p nobis
sanctissima dei genitrix. ℟. Vt digni efficiamur pmissio
nibus christi. ān. Sub tuum. Canticum symeonis.


Nunc dimittis seruū tuū dn̄e: scd̄m verbum tuum
in pace uia viderunt oculi mei: salutare tuum
Quod parasti: ante faciē oīm populor umē ad reue

Resplēdait facies eius sicut sol ⁊ vestimēta eius facta sunt alba sicut nix. Mathei. 18.






ficationem gentium: et gloriã plebis tue israel. Gloria. ãn.
Sub tuũ presidiũ cõfugimus sãcta dei genitrix nostras
deprecationes ne despicias in necessitatib⁹: sed a periculis
cũctis libera nos semp virgo benedicta. Kyriel. Christe
eleyson. Kyriel. Dñe exaudi. Et clamor meus. Orē⁹.
Beate & gloriose semperq; virginis marie q̃s dñe
intercessio gloriosa nos ptegat et ad vitã pducat
eternã. Per dñm. ãn. Sancti dei. ℣. Letamini. &c. Orõ.
Exaudi nos. Omnes sancti. Vñs. Benedicamus dño.
Deo grãs. Bñdicat et custodiat nos omnipotens & misericors
dominus pater et filius et spiritussanctus. Amen.
Ad completorium de cruce. Conuerte nos deus salutaris
noster. Et auerte. Deus in adiutorium. Dñe ad
adiuuandũ. Gloria patri. ãn. Salue crux. Hymn⁹.
Hora completorii datur sepulture. Corpus christi
nobile spes vite future Conditur aromate complẽtur
scripture. Jugi sit memoria mors hec michi cure. ℣ sus
Adoramus te. orõ. Dñe iesu. Vñs. Recommendatio
Has horas canonicas cum deuotione. Tibi christe
recolo pia ratione. Vt qui pro me passus es amoris
ardore. Sis michi solatium in mortis agone. Ad
completorium de sanctospũ. Conuerte nos. Et auerte
iram tuã. &c. Deus in adiutoriũ. ãn. Veni sancte. Hy⁹.
Spũs paraclyt⁹ nos velit iuuare. Gressus nrõs regere
et illuminare. Vt cũ de⁹ venerit oẽs iudicare
Nos velit ad dexterã suã appellare. ℣⁹. Emitte spm̃. &c.
Has horas canonicas cũ deuotione. Recommẽdatio
Tibi sancte spũs pia ratione. Dixi vt nos
visites ĩspiratione. Vt viuam⁹ iugiter celi regione. Am̃.
Salue regina misericordie vita dulcedo et spes nostra
salue: ad te clamamus exules filii eue: ad te
suspiramus gementes et flentes in hac lacrimarum valle.
Eya ergo aduocata nostra illos tuos misericordes ocu




los ad nos conuerte:et iesum benedictum fructum vētris
tui nobis post hoc exilium ostende. O clemens. O pia.
O dulcis maria. ℣. Aue maria gratia plena dominus te
cum. ℟. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fruct⁹
ventris tui. Oremus.
Mnipotens sempiterne deus qui gloriose virginis
matris marie corpus et animam vt dignum filii
tui habitaculum effici mereretur spiritusancto cooperante
preparasti:da vt cuius commemoratione letamur:ei⁹ pia
intercessione ab instantibus malis et a morte perpetua at
qȝ subitanea liberemur. Per dn̄m idelium anime defū
ctorum per misericordiam dei requiescant in pace. Amen.
eus misereatur nostri. quere in laudibus. ℣. Domine
deus virtutum conuerte nos. ℟. Et ostende faciem tuam
et salui erimus. ℣. Exurge christe adiuua nos. Et libera
nos propter nomē tuum. Domine exaudi orationem me
am. Et clamor meus ad te veniat. Oremus
Eus qui illuminas noctē et luce post tenebras fa
cis cōcede nobis famulis tuis: vt hanc noctē sine
vllo impedimento sathane trāseamus atqȝ in matutinis
horis ad sanctum altare tuum recurrentes tibi dn̄o deo
viuo et vero laudes et gratias agamus. Per Oratio.
Rotector in te sperantium deus sine quo nichil est
validum nichil sanctū multiplica super nos mi
sericordiam tuam vt te rectore te duce sic transeamus per
bona temporalia vt non amittamus eterna. Per dominū
Pro fidelibus defunctis. ps e profundis. ℣. Requiem
eternā dona eis dn̄e. Et lux perpetua luceat eis. Dn̄e ex
audi. Et cla. Require orationes in officio pro defunctis.
In aduentu dn̄i officiū beate marie dr̄ modo predicto
exceptis specialibus an̄is in tempore inferius ordinatis.
Ad vesperas primi sabbati de aduentu dn̄i vsqȝ ad vigi
liā natiuitatis dn̄i agit̄ officiū modo subscripto. Sabba





to ante pꝛimam dominicam aduentus. Ad Veſperas eus in adiutoꝛium omine ad adiuuandum. lo ria patri. icut erat in pꝛin. ꝛc. ãn. Miſſus eſt. cum reliquis añis de laudibus. ꝑi. Dixit dominus. Laudate pueri. cum reliquis pſalmis. Capitulum

Gredietur Virga de radice ieſſe et flos de radice ei⁹ aſcendet et requieſcet ſuper eum ſpiritus dñi. Deo gratias. Hy⁹. Aue maris ſtella. ℣⁹. Diffuſa eſt gratia in labiis tuis. ℟. Pꝛopterea benedixit. Ad magnificat. ãn. Spiritusſanctus in te deſcendet maria ne timeas habens in Vtero filiũ dei. all'a. Kyrieleyſon. Chꝛiſte el'. Kyꝛiel'. Domine exaudi. Et clamoꝛ. Oremus.

Eus qui de beate marie Virginis Vtero Verbum tuum angelo nunciante carnẽ ſuſcipere Voluiſti: pꝛeſta ſupplicibus tuis Vt qui Vere eam dei genitricem credimus eius apud te interceſſionibus adiuuemur. Per eundem. ꝛc. ãn. Ecce dominus Veniet ꝛ omnes ſancti eius cũ eo et erit in die illa lux magna. alleluya. ℣. Ecce apparebit dominus ſuper nubem candidam. ℟. Et cum eo ſanctoꝛum milia. Oꝛemus.

Onſcientias noſtras q̃s domine Viſitando purifica Vt Veniens dñs noſter ieſus chꝛiſtus cum omnibus ſanctis paratã ſibi in nobis inueniat manſionem. Qui tecum Viuit. ꝛc. Benedicamus dño. Deo gratias. Ad completoꝛium onuerte nos deus ſalutaris noſter. t auerte iram tuam a nobis eus in adiutoꝛium ꝑi. Sepe expugnauerunt. De pꝛofundis. Domĩe nõ eſt exaltatum. Hymnus Memento ſalutis. Vꝛſ. Cꝑm

Cce Virgo concipiet et pariet filium et Vocabitur nomen eius emanuel. Butirum et mel comedet Vt ſciat repꝛobare malum et eligere bonũ. Deo gratias. ℣. Angelus domini nunciauit marie. Et concepit de ſpiritu ſancto. ãn. Spiritusſanctus. pſalmus. Nunc dimittis. ã.




Spiritussanctus. q̃re in Vesperis. Ad matutinas omnia dicuntur sicut ante aduentum dñi Usqz ad lectiones/ excepta. añ. noni p̄i. Et loco eius Ubi dicitur. Post partum: dr añ. Angelus. Et loco illarum lectionũ/ scz. In omnibus requiem. Et sic in syon. et Quasi cedrus dicuntur lectiones que sequũtur.

Lectio prima.


Missus est gabriel angelus a deo in ciuitatem galilee cui nomen nazareth ad Virginem desponsatam Viro cui nomen erat ioseph de domo dauid et nomen Virginis maria. Et ingressus ãgelus ad eam dixit. Aue gratia plena dominus tecum benedicta tu in mulieribus. Tu autem domine miserere nostri. ℞. Missus est gabriel angelus ad mariam Virginem despõsatam ioseph nunciãs ei Verbum ⁊ expauescit Virgo de lumine: ne timeas maria inuenisti gratiam apud dominum. Ecce concipies et paries filium et Vocabitur altissimi filius. ℣. Dabit ei dominus sedem dauid patris eius ⁊ regnabit in domo iacob ineternum. Ecce concipies. ⁊c.

Lectio secunda.

Que cum audisset turbata est in sermone eius et cogitabat qualis esset ista salutatio Et ait angelus ei. Ne timeas marias inuenisti enim gratiam apud deũ. Ecce concipies in Utero et paries filium et Vocabis nomen eius iesum. Hic erit magnus et filius altissimi Vocabitur. Et dabit illi dominus deus sedẽ dauid patris ei⁹ et regnabit in domo iacob ineternum: et regni eius nõ erit finis. Tu autem domine. ℞. Aue maria. Spiritussanct⁹ superueniet in te et Virtus altissimi obumbrabit tibi: quod enim ex te nascetur sanctum Vocabitur filius dei. ℣sus. Quomodo fiet istud quoniam Virum non cognosco? Et respondẽs angelus dixit ei. Spiritussanctus superueniet in te. ⁊c.

Lectio tercia.

Dixit autem maria ad angelum. Quomodo fiet istud quoniam Virum non cognosco? Et respon-





dens angelus dixit ei. Spiritussanctus superueniet in te & uirtus altissimi obumbrabit tibi. Ideoqz et quod nascet ex te sanctum uocabitur filius dei. Et ecce elizabeth cognata tua et ipsa concepit filiū in senectute sua. Et hic mēsis est sextus illi que uocatur sterilis: quia non erit impossibile apud deum omne uerbum. Dixit autem maria. Ecce ancilla domini: fiat michi secundum uerbū tuuz. Tu autem domine. ℟. Suscipe uerbum uirgo maria q̄d tibi a domīo per angelum transmissum est concipies deum pariter et hominem. Ut benedicta dicaris inter omnes mulieres. ℣. Paries quidem filium & uirginitatis non patieris detrimentum efficieris grauida & eris mater semper intacta. Ut bn̄dicta. Gloria patri. Ut bn̄di. In laud. an̄.

Missus est gabriel angelus ad mariam uirginem desponsatam ioseph. ps. Dominus regnauit. an̄. Aue maria gratia plena dominus tecum: benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus uētris tui. alleluya. ps Iubilate. an̄. Ne timeas maria inuenisti gratiam apud dominū ecce concipies & paries filium. alleluya. ps. Deus deus meus. an̄. Dabit ei dominus sedē dauid patris eius et regnabit in domo iacob ineternū. ps. Benedicite. an̄. Ecce ancilla domini: fiat michi secundum uerbum tuum ps. Laudate dominum de celis. Cpm. Egrediet uirga. quere in primis uesperis. Hy. O gloriosa. ℣. Benedicta tu in mulieribus. ℟. Et benedictus fructus uentris tui. Ad benedictus. an̄. Spiritussanctus superueniet. &c Kyrieleyson. Christe eleyson. Kyrieleyson. Oratio. Deus qui de beate marie. Ut supra. an̄. Ecce dominus ueniet ℣. Ecce apparebit. ℟. Et cum eo sanctorum. Oratio. Conscientias nostras. Utš. Quere totum in primis uesperis. an̄. Aue stella matutina. Ad primam. an̄. Missus est gabriel. ℣. Dignare me laudare te uirgo. ℟. Da michi uirtutem. Oratio. Deus qui de beate marie. Utš.

Adduxerūt eū ad annā primū Johānis xviii.

prophetisa nobis xpe q̄s est q̄ te percussit.





an. Ecce dn̄s veniet. ℣. Ecce apparebit. ℞. Et cū eo. orō Conscientias nostras. Et dr̄ ad oēs horas. Ad terciā. an. Aue maria. Cp̄m. Egredietur. ℣. Diffusa est gratia. ꝛc. Pro sanctis. vts̄. Ad vi. an. Ne timeas. Capitulū

Dabit ei dn̄s sedem dauid patris eius: et regnabit in domo iacob ieternū et regni eius nō erit finis. Deo gratias. ℣. Benedicta tu in mulieribus. ℞. Et benedict⁹ fructus vētris tui. Pro sanctis vts̄. Ad nonā. ā. Ecce ancilla. Cp̄m. Ecce virgo. ℣. Angelus dn̄i nūciauit marie. ℞. Et concepit de spiritusancto. Orationes et versus de sanctis vt supra. Ad vesperas et completorium vt supra. Benedicamus domino. Deo gratias.

Notandū est ꝙ aduentus dn̄i semper incipit in dominica proximiori festo sancti andree: siue sit ante siue post. Veruntamen si accidat ꝙ festum sancti andree cadat in dominica: etiam ibi in eadem dominica debemus incipere aduentum domini. Et quādo festum beati andree est in die iouis / veneris / vel sabbati: aduentus dn̄i erit in dominica sequenti. Quando vero est in die lune / martis / vel mercurii: aduentus dn̄i incipit in dominica precedenti. Et hec sufficiant.

Vlterius notandum est ꝙ a vigilia natiuitatis domini vsqꝫ ad purificationem beate marie fit officiū sicut ante aduentum: excepto ꝙ per omēs horas dicitur hec oratio Deus qui salutis. Additis orationibus de apostolis cum aliis. et cum suis versiculis et an̄is sicut notatum est ante aduentum in officio. Et nota ꝙ nichil mutatur in matutinis, sed dicitur ad longum sicut sunt notata. Item ad laudes et per omnes horas diei: et ad vesperas / ꝛ ad completorium: dicuntur an̄e que sequuntur. quia loco illius an̄e Assumpta est. dr̄ hec an̄a. O admirabile commercium creator generis humani animatum corpus sumens de virgine nasci dignatus est: et procedens homo




sine semine largitus est nobis suam deitatem. ps. Domi
nus regnauit. an. Quando nat9 es ineffabiliter ex virgine
tunc implete sunt scripture/ sicut pluuia in vellus descen/
disti vt saluum faceres genus humanum te laudamus de
us noster. ps. Jubilate. a. Rubum quem viderat moyses
incombustū conseruatam agnouimus tuam laudabilem
virginitatem dei genitrix intercede pro nobis. ps. Deus
deus meus. an. Germinauit radix iesse orta est stella ex
iacob virgo peperit saluatorem te laudamus deus noster.
ps. Benedicite. an. Ecce maria genuit nobis saluatorem
quem iohannes videns exclamauit dicens: ecce agn9 dei/
ecce qui tollit peccata mundi. allelupa. ps. Laudate domi
num de celis. Ad benedictus an. Mirabile mysterium de/
claratur hodie innouantur nature de9 homo fact9 est: id quod
fuit permansit et quod non erat assumpsit: non commixti/
onem passus neqz diuisionem. Ad Magnificat et Nunc
dimittis. an. Magnum hereditatis mysterium templum
dei factus est vterus nesciens virum non est pollutus ex
ea carnem assumens omnes gentes venient dicentes glo
ria tibi domine.


Sciendum est q a vigilia pasche vsqz ad ascensionē
domini fit officium beate marie sicut ante aduentum. ex/
cepto q ad Benedictus et ad Magnificat dicitur hec an.
Regina celi letare allelupa. Quia quem meruisti porta/
re. allelupa. Resurrexit sicut dixit allelupa Ora p nobis
deum. allelupa.

Sequuntur septem psalmi penitentiales.
an. Ne reminiscaris.


BIBLIOTHEQUE SAINTE GENEVIEVE

Uidēs pylatus q2 nichil pficeret accepta. ꝛc.

Et baiulās sibi crucē exiuit i eū q dr cal. ꝛc




Domine ne in furore tuo arguas me: neqꝫ ĩ ira
tua corripias me. iserere mei dñe quoniã in
firmus sum: sana me dñe qm̃ conturbata sunt
ossa mea t aĩa mea turbata est valde: sed tu



dñe Vsquequo ouertere dñe et eripe aīam meā: saluum me fac ꝓpter miam tuā m nō est in morte qui memor sit tui:in inferno autē quis cōfitebit̄ tibi aboraui in gemitu meo lauabo per singulas noctes lectū meū : lachry-




mis meis stratū meum rigabo. urbat⁹ est a furore oculus meus: inueterauí inter oēs inimicos meos. iscedite a me oēs qui operamini iīquitatē: qm̄ exaudiuit dn̄s vocē fletus mei. Exaudiuit dn̄s deprecationē meā: dn̄s orōnē meā suscepit. rubescāt et ↄturbent̄ vehemēter oēs inimici mei: cōuertant̄ et erubescant valde velociter. lia.

Eati quorū remisse sunt iniquitates: et quorū tecta sunt pctā. eatus vir cui nō imputauit dn̄s peccatū: nec est in spiritu eius dolus. Qm̄ tacui inueterauerunt ossa mea: dū clamarē tota die. m̄ die ac nocte grauata est super me manus tua cōuersus sum in erūna mea dū cōfigitur spina. Delictū meū cognitū tibi feci: et iniusticiā meā non abscondi. Dixi cōfitebor aduersum me iniusticiam meā dn̄o: et tu remisisti impietatē peccati mei. Pro hac orabit ad te oīs sanctus: in tempore oportuno. Verūtamen in diluuio aquarū multarū: ad eū nō approximabunt. u es refugiū meū a tribulatione que circūdedit me exultatio mea: erue me a circūdātibus me. ntellectum tibi dabo et instruam te in via hac qua gradieris: firmabo super te oculos meos. olite fieri sicut equus et mulus: quibus non est intellectus. In chamo et freno maxillas eorum constringe: qui non approximant ad te. ulta flagella peccatoris: sperantem autem in domino misericordia circundabit. etamini in domino et exultate iusti et gloriamini omnes recti corde. loria patri. ps.

Domine ne in furore tuo arguas me: neq̄ in ira tua corripias me. m̄ sagitte tue infixe sūt michi: et confirmasti super me manū tuam. on est sanitas in carne mea a facie ire tue non est pax ossibus meis a facie peccatorū meorū. Qm̄ iniquitates mee supergresse sunt caput meū: et sicut onus graue grauate sunt sup me. utruerunt et corrupte sunt cycatrices mee: a facie insipientie mee. Miser factus sum et curuatus sū vsq̄ in finē: tota




die cõtristatus igrediebar. Qm lumbi mei impleti sunt il=
lusionibus:et nõ est sanitas in carne mea. Afflictus sũ ꝛ
humiliatus sũ nimis:rugiebã a gemitu cordis mei. Dñe
ante te omne desideriũ meũ:ꝛ gemitus meus a te nõ est ab
sconditus. Cor meũ conturbatũ est/ dereliquit me virtus
mea:et lumen oculoꝝ meoꝝ et ipsum nõ est mecũ. Amici
mei et proximi mei:aduersum me appropinquauerũt ꝛ ste/
terunt. Et qui iuxta me erant de longe steterũt:ꝛ vim fa=
ciebant qui querebant aĩam meã. Et qui inq̃rebant ma=
la michi locuti sunt vanitates:ꝛ dolos tota die meditabã/
tur. Ego autẽ tanq̃ surdus nõ audiebã:et sicut mutus nõ
aperiens os suũ. Et factus sũ sicut hõ nõ audiẽs:ꝛ nõ ha=
bens in ore suo redargutiones. Qm in te dñe speraui : tu
exaudies me dñe deus meus. Qꝛ dixi nequãdo supgaude=
ant michi inimici mei:ꝛ dũ cõmouentur pedes mei sup me
magna locuti sunt. Qm ego in flagella paratus sum:et
dolor meus in cõspectu meo semp. Qm iniquitatẽ meam
annũciabo:et cogitabo ꝓ peccato meo. Inimici autem
mei viuũt et ɔfirmati sunt super me : et multiplicati sunt
qui oderunt me inique. Qui retribuũt mala pro bonis de/
trahebant michi:qm sequebar bonitatẽ. Ne derelinquas
me dñe deus meus:ne discesseris a me. Intende in adiuto
riũ meum:dñe deus salutis mee. Gloria patri. Ps.


Miserere mei deus:scd̃m magnam miam tuam. Et
scd̃m multitudinem miserationũ tuarum: dele ini=
quitatẽ meã. Amplius laua me ab ĩiquitate mea : ꝛ a pctõ
meo munda me. Qm iniq̃tatẽ meã ego cognosco:ꝛ pctm̃
meũ cõtra me est semp. Tibi soli peccaui et malũ corã te
feci:vt iustificeris in sermonib⁹ tuis ꝛ vincas cũ iudica=
ris. Ecce eni in iniquitatibus cõceptus sũ : ꝛ in peccatis
cõcepit me mater mea. Ecce eni veritatẽ dilexisti : icerta
et occulta sapientie tue manifestasti michi. Asperges me
domine hysopo et mundabor:lauabis me et sup niuem de.



alBabor uditui meo dabis gaudium ⁊ leticiā: ⁊ exulta-
bunt ossa humiliata uerte faciē tuā a pctis meis: ⁊ oēs
iniq̄tates meas dele or mundū crea in me de⁹ ⁊ spm̄ re-
ctū īnoua in visceribus meis. e pīcias me a facie tua
et spm̄ sctm̄ tuū ne auferas a me edde michi leticiā sa-
lutaris tui: et spū pricipali cōfirma me. ocebo iniquos
vias tuas: et impii ad te cōuertētur ibera me de sangui
nibus deus de⁹ salutis mee: et exultabit lingua mea iusti-
ciam tuā. n̄e labia mea aperies: ⁊ os meū annunciabit
laudē tuā m̄ si voluisses sacrificiū dedissē: vtiq3 olo-
caustis non delectaberis acrificiū deo spūs contribula
tus cor contritū ⁊ humiliatū deus nō despicies. enigne
fac dn̄e in bona voluntate tua syō: vt edificētur muri hie-
rusalē. unc acceptabis sacrificium iusticie oblationes
et olocausta: tunc imponent super altare tuum vitulos.
loria patri et filio: et spirituisancto icut erat ī prin-
cipio et nunc et semper. ⁊c. Psalmus.
Omine exaudi orationem meam: ⁊ clamor meus
ad te veniat. on auertas faciem tuam a me: in
quacunq3 die tribulor inclina ad me aurem tuā. n qua-
cunq3 die inuocauero te velocit̄ exaudi me. uia defece-
runt sicut fumus dies mei: et ossa mea sicut cremium arue-
runt. ercussus sum vt fenum et aruit cor meum: quia
oblitus sum comedere panem meum voce gemit⁹ mei:
adhesit os meum carni mee imilis factus sum pellica-
no solitudinis: factus sum sicut nicticorax in domicilio.
igilaui ⁊ factus sum sicut passer: solitarius in tecto.
ota die exprobrabant michi inimici mei: et qui lauda-
bant me aduersum me iurabant uia cinerem tanq̄ pa-
nem manducabam: et potum meum cum fletu miscebam
facie ire indignationis tue: quia eleuans allisisti me.
ies mei sicut vmbra declinauerunt: et ego sicut fenum
arui. u autem domine ineternum permanes: ⁊ memo-





riale tuū in generatione ꝛ generationē. u epurgēs dñe
misereberis syon: qꝛ tēpus miserēdi eius qꝛ venit tempus
m̄ placuerūt seruis tuis lapides eius ꝛ terre eiꝰ misere=
buntur t timebunt gentes nomē tuum dñe: ꝛ omnes re=
ges terre gloriā tuā uia edificauit dñs syon: ꝛ videbit̄
in gloria sua. espexit ī orationē humiliū: ꝛ non spreuit
precem eorū. cribantur hec in gñatione altera: ꝛ popu=
lus q̄ creabit̄ laudabit dñm ꝛ prospexit de excelso san=
cto suo: dñs de celo in terrā aspexit. t audiret gemitus
compeditorū: vt solueret filios interemptoꝝ t annunci
ent in syon nomen dñi: et laudē eius in hierusalē n cō=
uenīēdo populos inunū: ꝛ reges vt seruiant dño espon
dit ei in via virtutis sue: paucitatē dierū meorū nūcia mi
chi e reuoces me in dimidio dierū meorū: in generatiōe
et generationē anni tui. nitio tu dñe terrā fundasti: et
opera manuū tuarū sunt celi psi peribūt tu autē pma=
nes: et oēs sicut vestimentū veterascēt. t sicut operto=
rium mutabis eos ꝛ mutabūtur: tu autē idē ipe es ꝛ anni
tui nō deficiēt. ilii seruoꝝ tuoꝝ habitabūt: et semen eoꝝ
in seculū dirigetur loria patri. ps.
E profundis clamaui ad te dñe: dñe exaudi vocem
meā iant aures tue intendentes: in vocē depre=
cationis mee. i iniquitates obseruaueris dñe: dñe quis
sustinebit uia apud te propiciatio est: et propter legem
tuam sustinui te dñe ustinuit aīa mea in verbo eiꝰ: spe
rauit aīa mea in domino. custodia matutina vsqꝫ ad
noctē: speret israel in domino uia apud dñm misericor=
dia ꝛ copiosa apud eum redemptio t ipse redimet israel
ex omnibus iniquitatibus eius loria patri. ps
Omine exaudi orationem meam: auribus percipe
obsecrationē meā in veritate tua exaudi me in tua
iusticia t non intres in iudicium cum seruo tuo: qꝛ non
iustificabitur in conspectu tuo oīs viuēs. ꝛ persecutus





est inimicus aīam meā: humiliauit in terra vitā meā. Col locauit me in obscuris sicut mortuos seculi: et anxiatus est super me spiritus me⁹: in me turbatū est cor meū. Memor fui dierū antiquorū meditatus sū in oībus operibus tuis: in factis manuū tuarum meditabar. Expandi man⁹ meas ad te: aīa mea sicut terra sine aqua tibi. Velociter exaudi me dñe: defecit spūs meus. Non auertas faciē tuā a me: et similis ero descendentibus in lacum. Auditā fac michi mane miām tuā: qr in te speraui. Notā fac michi viā in qua ambulē: qr ad te leuaui aīam meā. Eripe me de inimicis meis dñe ad te cōfugi doce me facere voluntatem tuā qr deus meus es tu. Spūs tuus bonus deducet me in terrā rectā, pter nomen tuū dñe: viuificabis me in equitate tua. Educes de tribulatione aīam meā: et in miā tua disperdes oēs inimicos meos. Et perdes oēs qui tribulant aīam meā: qm̄ ego seruus tuus sū. Gloria. añ. Ne reminiscaris domine delicta nostra vel parentū nostrorum neqz vindictam sumas de peccatis nostris. Parce domine parce populo tuo quem redemisti precioso sanguine tuo ne ineternum irascaris nobis. Letania.

Kyrieleyson. Christe eleyson. Kyrieleyson. Christe audi nos. Pater de celis deus: miserere nobis. Fili redemptor mundi deus: miserere nobis. Spiritussancte deus: miserere nobis. Sancta trinitas vnus deus: miserere nobis. Sancta maria Ora pro nobis.
Sancta dei genitrix Ora pro nobis.
Sancta virgo virginum Ora pro nobis
Sancte michael or. Sancte gabriel or.
Sancte raphael or. Omnes sancti angeli et archangeli dei. Orate pro nobis.
Omnes sancti beatorum spirituum ordines. or.
Sancte iohannes baptista or.
Omnes sancti patriarche et prophete Orate pro nobis




ctē petre orā
ctē paule orā
ctē andrea orā
ctē iacobe orā
ctē iohannes orā
ctē philippe orā
ctē iacobe orā
ctē bartholomee orā
ancte thoma orā
ancte mathee orā
ancte symon orā
ancte iuda orā
ancte thadee orā
ancte mathia orā
ancte barnaba orā
ancte luca orā
ancte marcialis orā
mnes sancti apostoli et euangeliste orāte
mnes sancti discipuli domini orāte
ēs scti inocentes orāte
ancte stephane orā
ancte clemens orā
ancte sebastiane orā
ancte fabiane orā
ancte laurenti orā
ancte Vincenti orā
ancte thoma orā
cti geruasi & pthasi orāte
ctē dyonisi cū s. tu. orā
ctē maurici cū s. t. orā
ctē eustachi cū s. t. orā

ancte georgi orā
ancte eutropi orā
ctē quintine orā
ēs sancti martyres orāte
ctē siluester orā
ancte gregori orā
ancte nicasi orā
ancte ambrosi orā
ancte augustine orā
ancte hyeronyme orā
ancte remigi orā
ancte marcelle orā
ancte nicolae orā
ancte eligi orā
ancte egidi orā
ancte iuliane orā
ancte benedicte orā
ancte maure orā
ancte leobine orā
ancte sulpici orā
ancte leonarde orā
ancte guillerme orā
ancte francisce orā
ancte dominice orā
ancte anthoni orā
ancte bernardine orā
ancte bernarde orā
mnes sancti cōfessores et pō tifices orāte
ancta anna orā
ctā maria magdalena orā
ctā agatha orā
ancta agnes orā




sibilla libica

ancta lucia or ancta cecilia or
ancta Katherina or
ancta barbara or
ancta margareta or
ancta fides or ancta spes or
ancta caritas or
mnes sancte virgines orate
mnes sancti et sancte dei orate
ropicius esto: Parce nobis domine. b omni malo.
Libera nos dñe b insidiis dyaboli. libera. damna-
tione perpetua. libe spiritu fornicationis. libera. b
appetitu inanis glorie. l'. b ira ꝛ odio ꝛ omni mala vo-
luntate. libe. cecitate cordis. l'. fulgure et tempesta-
te. l'. subitanea ꝛ improuisa morte. l'. er mysterium
sancte incarnationis tue. l'. er aduentum tuum. libera.
er natiuitatem tuam. l'. er passionem crucẽ ꝛ mor-
tem tuam. libe. er gloriosam resurrectionem tuam. li.
et admirabilem ascensionem tuam. li. er gratiam
sancti spiritus paracliti. l'. n hora mortis succurre no
bis dñe. n die iudicii. libe. eccatores. Te rogamus
audi nos. t pacem nobis dones. te r. t mĩa ꝛ pietas
tua nos custodiat. te ro. t ecclesiam tuã regere et defen-
sare digneris. te ro. t omnibus benefactoribus nostris
sempiterna bona retribuas. te r. t oĩbus fidelibus defun-
ctis requiẽ eternã dones. te r. t omĩa peccata nostra no-
bis dimittas. te r. t nos exaudire digneris. te r. ili dei.
te r. ili dei. te r. ili dei. te. gnus dei qui tollis pecca
ta mundi: parce nobis domine. gnus dei qui tollis pec-
cata mundi: exaudi nos domine. gnus dei qui tollis pec
cata mundi: miserere nobis. Kyrieleyson. Christe eleyson
Kyrieleyson. Pater noster. Et ne nos. Sed libera. ps.
Eus in adiutorium meũ intende: dñe ad adiuuan-
dum me festina. onfundantur ꝛ reuereantur qui

iiij. mare ꝛ omnia flumina arde-bunt.

Arbores ꝛ herbe guttas sãgui neas sudabunt.

vi. ciuitates/ castra/ ꝛ omnia edificia corruent.




querũt aĩam meam. uertantur retrorsum et erubescant
qui volũt michi mala. uertãtur statim erubescẽtes: qui
dicunt michi euge euge. xultent ⁊ letentur in te oẽs qui
querunt te: et dicant semper magnificetur dñs qui diligũt
salutare tuũ. go vero egenus et pauper sum: deus adiu
ua me. diutor meus et liberator meus es tu: dñe ne mo
reris. lia patri. ℣. Saluos fac seruos tuos ⁊ ancillas
tuas. ℟. Deus meus sperantes in te. Esto nobis dñe tur
ris fortitudinis. A facie ĩimici. Nichil proficiat inimicus
in nobis. Et filius iniquitatis nõ apponat nocere nobis.
Dñe nõ scdm peccata nostra facias nobis. Neqȝ secũ dũ
iniquitates nostras retribuas nobis. Oremus pro papa
nostro. N. Dñs cõseruet eum et viuificet eũ ⁊ beatũ faci
at eũ in terra et nõ tradat eũ in manꝰ inimicoꝝ eius. Ore
mus ꝓ bñfactoribus nostris. Retribuere dignare dñe om
nibus nobis bona faciẽtibus propter nomẽ sanctũ tuum
vitã eternã. amẽ. Oremus ꝓ fidelibꝰ defunctis. Requiẽ
eternã dona eis dñe et lux perpetua luceat eis. Requiescãt
in pace. Amen. Oremus ꝓ fratribus nostris absentibus.
Saluos fac seruos tuos et ancillas tuas deus meus spe
rantes in te. Mitte eis domine auxilium de sancto. Et de
syon tuere eos. Domine exaudi. Et clamor. Oremꝰ.
Eus cui propriũ est misereri semper et parcere su
scipe deprecationẽ nostram: vt quos delictorũ ca
thena constringit: miseratio tue pietatis absoluat. Orõ
xaudi quesumus dñe supplicum preces et confitẽ
tium tibi parce peccatis: vt pariter indulgentiam
nobis tribuas benignus et pacem. Oratio
Neffabilem nobis dñe misericordiã tuam clemẽ
ter ostẽde vt simul nos ⁊ a peccatis omĩbus exuas
⁊ a penis quas pro his meremur eripias
Eus qui culpa offenderis penitentia placaris pre
ces populi tui supplicãtis ꝓpicius respice: ⁊ flagel

Le. 7. ny aura pierre qui ne fende.

8. La terre si fort trẽblera q̃ tout hõe se mussera.

9. les vẽs si fort se sleuerõt q̃les mõs tũberont




[I]ra iracũdie tue q̃ ꝑ pctis nr̃is meremur auerte. Or.

[O]mnipotẽs sẽpiterne deꝰ miserere famulo tuo. N. pape nostro ⁊ dirige eũ secũdũ clementiã tuam in viã salutis eterne vt te donante tibi placita cupiat et tota virtute perficiat. [O]remus.

[D]Eus a quo sãcta desideria recta cõsilia ⁊ iusta sũt opera: da seruis tuis illã quã mundus dare nõ potest pacẽ: vt ⁊ corda nostra mãdatis tuis dedita ⁊ hostiũ sublata formidine tempora sint tua protectione trãquilla.

[U]Re igne sancti spũs renes nostros et cor nostrum domine: vt tibi casto corpore seruiamus ⁊ mundo corde placeamus. [O]remus.


[A]Ctiones nostras quesumus domine aspirando preueni et adiuuando prosequere: vt cũcta nostra opera a te semper incipiant et per te cepta finiantur.

[O]Mñs sẽpiterne deus qui viuorũ dominaris simul et mortuorꝫ oĩmqꝫ misereris quos tuos fide ⁊ opere futuros esse prenoscis te supplices exoramus: vt pro quibus preces effundere decreuimus quosqꝫ vel presẽs adhuc seculum in carne retinet vel futurum iam exutos corpore suscepit intercedẽtibus omnibus sanctis tuis pietatis tue clementia delictorum suorum omnium veniam ⁊ gaudia consequi mereantur eterna. [O]remus.

[F]Idelium deus omniũ conditor ⁊ redemptor animabus famulorꝫ famularũqꝫ tuarũ remissionẽ cunctorũ tribue peccatorũ: vt indulgentiã quã semper optauerũt piis supplicationibus consequantur. Qui viuis. ⁊c.

[O]ratio deuotissima pro fidelibus defunctis in cimiterio inhumatis.

[A]Uete omnes anime fideles quarum corpora hic et vbiqꝫ requiescunt in puluere: dominus iesus christus qui vos et nos redemit suo preciosissimo sanguine dignetur vos a penis liberare et inter choros suorum san-





ctorum angelorum collocare: ubiqꝫ nostri memores suppliciter exorate: Ut vobis associemur et vobiscum in celis coronemur. ℣. Non intres in iudicium cum animabus servorum tuorum domine. ℟. Quoniam non iustificabitur in conspectu tuo omnis vivens. Oremus.


Domine iesu christe salus et liberatio fidelium animarum qui non venisti animas perdere sed salvare ⁊ dare animã tuã in redẽptionem pro multis imensam clemẽtiam tuam ac ineffabilem misericordiã tuam humiliter imploramus Ut animas omnium fidelium defunctorum i penis purgatorii cruciatas misericorditer respicere digneris: et que iuste pro peccatis affligunt̃ tua benignissima pietate liberentur. subveniatqꝫ illis tua misericordia quas tuo preciosissimo sanguine redemisti. Et per merita beatissime gloriosissime semperqꝫ virginis dei genitricis marie et omniũ sanctorũ et sanctarũ liberare eas ab inferorũ cruciatibus et collocare inter agmina sanctoꝝ digneris: Veste quoqꝫ immortalitatis indui: et paradisi amenitate confoveri iubeas. Qui cum patre ⁊ spiritusancto vivis et regnas deus. Per omnia secula seculorum. Amen. Pater noster.

O beatissime domine iesu christe respicere digneris super me miserum peccatorem oculis misericordie tue quibus respexisti petrum in atrio/ mariam magdalenam in convivio /et latronem in crucis patibulo. et fac de tua benignissima gratia: Ut cum petro digne fleam: cum maria magdalena perfecto amore te diligam: et cũ latrone te videam in secula seculorum. Amen.


BIBLIOTHEQUE SAINTE GENEVIEVE





Sequuntur vigilie mortuorum. Ad vesperas
ãn. Placebo domino. Psalmus.




Ilexi quoniam exaudiet dominus: Vocē ora-
tiōis mee. uia inclinauit autē suam michi:
et in diebus meis inuocabo. ircundederunt
me dolores mortis: & pericula inferni inuenerūt




me tribulationem et dolorem inueni : et nomen domini inuocaui. O domine libera animam meã misericors dñs et iustus et deus noster miseretur. ustodiens paruulos dominus : humiliatus sum et liberauit me. onuertere anima mea in requiem tuam: quia dominus benefecit tibi uia eripuit animam meam de morte: oculos meos a lachrymis pedes meos a lapsu. lacebo domino in regione viuorum. equiem eternam dona eis domine: et lux perpetua luceat eis. ãn. Placebo domino in regione viuorum. ãn. Heu me quia incolatus meus prolongatus est. psalmus. A d dominum cum tribularer clamaui. ec. ãn Dominus custodit te ab omni malo custodiat animam tuam dominus. p̃s. euaui oculos meos in mõtes. vts ãn. Si iniquitates obseruaueris domine dñe quis sustinebit. p̃s. De profundis. vts. ãn. Opera. Psalm⁹.
Confitebor tibi dñe in toto corde meo : qm̃ audisti verba oris mei. In ↄspectu angelorum psallã tibi adorabo ad tẽplum sanctum tuũ et cõfitebor nomini tuo. uper misericordia tua et veritate tua: qm̃ magnificasti super omne nomẽ sanctũ tuum. n quacunqz die inuocauero te exaudi me: multiplicabis in aĩa mea virtutem. Confiteantur tibi dñe omẽs reges terre: qz audierũt oĩa verba oris tui. t cantẽt in viis dñi: qm̃ magna est gloria domini. Quoniam excelsus dñs et humilia respicit: et alta a longe cognoscit. i ambulauero in medio tribulationis viuificabis me et sup irã inimicorum meorum extendisti manũ tuam: et saluũ me fecit dextera tua. ñs retribuet pro me dñe mĩa tua in seculũ: opa manuũ tuarũ ne despicias. equiem. ãn. Opera manuũ tuarũ dñe ne despicias. ℣. Audiui vocẽ de celo dicentem. Beati mortui qui in domino moriũtur. ãn. Omne quod dat michi pater ad me veniet: et eum qui venit ad me non eiiciam foras. p̃s. agnificat. vts. Pater noster. Et ne nos Sed libera. p̃s





Auda anima mea dominum laudabo dominum in
vita mea: psallam deo meo q̄diu fuero olite cō
fidere in principibus: in filiis hominum in quibus non est
salus xibit spiritus eius et reuertetur in terram suam:
in illa die peribunt omnes cogitationes eorum eatus
cuius deus iacob adiutor eius spes eius in dn̄o deo ipsius
qui fecit celum et terram mare et oīa que in eis sunt ui
custodit veritatem ī seculum facit iudicium iniuriam pa
tientibus dat escam esurientibus ominus soluit com
peditos: dominus illuminat cecos n̄s erigit elisos do
minus diligit iustos ominus custodit aduenas pupil
lum et viduam suscipiet et vias peccatorū disperdet e
gnabit dn̄s in secula deus tuus syon: in generatione et ge
nerationem equiem eternam dona eis dn̄e: ⁊ lux perpe
tua luceat eis. ℣. Requiescant in pace. Amen. ℣. A porta
inferi. ℟. Erue dn̄e aīas eorū. Domine exaudi orationē
meā. Et clamor meus ad te veniat. Oremus.

Eus qui inter apostolicos sacerdotes famulos tu
os pontificali seu sacerdotali fecisti dignitate vi
gere presta quesumus: Ut eorum quoqz perpetuo aggrege
tur consortio. Oremus.

Eus venie largitor et humane salutis amator:
quesumus clementiam tuam: Ut nostre congrega
tionis fratres/sorores/propinquos: ⁊ omēs benefactores
nostros qui ex hoc seculo transierunt beata maria semper
virgine intercedente cum omnibus sanctis tuis ad perpe
tue beatitudinis consortium peruenire concedas. Oremus


Idelium deus oīm cōditor ⁊ redēptor animab⁹ fa
mulorū famularūqz tuarū remissionē cunctorum
tribue peccator: Ut indulgentiā quā semp optauerūt piis
supplicationib⁹ consequantur. Qui viuis et regnas. ⁊c.

Ad matutinas. Inuitatoriū. Regem cui oīa viuunt.
Venite adoremus. p̄s. Venite exultem⁹. ān. Dirige. p̄s.





Erba mea auribus percipe domine: intellige clamorem meum. ntende voci orationis mee: rex meus et deus meus uoniam ad te orabo dn̄e: mane exaudies vocem meam ane astabo tibi et videbo: quoniam non deus volens iniquitatem tu es. eqȝ habitabit iuxta te malignus: neqȝ permanebunt iniusti ante oculos tuos disti omnes qui operantur iniquitatē: perdes omnes qui loquuntur mendacium irum sanguinū et dolosum abominabitur dn̄s: ego autem in multitudine misericordie tue. ntroibo in domū tuā: adorabo ad templum sanctum tuum in timore tuo. omine deduc me in iusticia tua propter inimicos meos: dirige in cōspectu tuo viā meam uoniam non est in ore eorum veritas: cor eorū vanū est epulchrum patens est guttur eorum linguis suis dolose agebant: iudica illos deus. ecidant a cogitationibus suis secundum multitudinem impietatū eorū expelle eos: quoniam irritauerunt te domine t letentur omnes qui sperant in te: ineternum exultabunt et habitabis in eis t gloriabuntur in te omēs qui diligūt nomē tuum: qm̄ tu benedices iusto n̄e vt scuto: bone voluntatis tue coronasti nos. equiem. ān. Dirige dn̄e deus meus in conspectu tuo viam meam. ān. Conuertere. ps.

Omine ne in furore tuo arguas me: neqȝ ī ira tua corripias me iserere mei domine quoniam infirmus sum: sana me domine quoniam conturbata sūt ossa mea. t anima mea turbata est valde: sed tu dn̄e vsque quo onuertere dn̄e et eripe animam meam: saluum me fac propter misericordiam tuam uoniā non est in morte qui memor sit tui: in inferno autem quis confitebitur tibi aborauí in gemitu meo lauabo per singulas noctes lectum meum: lachrymis meis stratum meū rigabo ur batus est a furore oculus meus: inueteraui inter omnes inimicos meos iscedite a me omnes qui operamini ini




quitatē:quoniam exaudiuit dominus Vocem fletus mei.
xaudiuit dominus deprecationē meam:dominus ora
tionem meam ſuſcepit rubeſcant et conturbentur Vehe
menter omnes inimici mei:conuertantur et erubeſcāt Val
de Velociter equiē eternam dona.&c.ā. Cōuertere do
mine et eripe aīam meam quoniam non eſt in morte q̄ me
mor ſit tui.ān. Nequando. Pſalmus
Omine deus meus in te ſperaui ſaluum me fac:
ex omnibus perſequentibus me et libera me e
quando rapiat Vt leo animā meam: dum non eſt qui redi
mat neqꝫ qui ſaluum faciat. omine deus meus ſi feci
iſtud:ſi eſt iniquitas in manibus meis i reddidi retribu
entibus michi mala:decidam merito ab inimicis meis in
anis et perſequatur inimicus animā meā et comprehēdat
et conculcet in terra Vitā meam:et gloriam meā in pulue
rem deducat xurge domine in ira tua:et exaltare in fi
nibus inimicorum meorū t exurge domine deus meus
in precepto quod mandaſti:& ſynagoga populorum circū
dabit te t propter hāc in altum regredere: dominus iu
dicat populos udica me domine ſcd̄m iuſticiam meā:
et ſecundum innocentiam meā ſuper me onſumetur ne
quicia peccatorum et diriges iuſtum: ſcrutans corda et re
nes deus uſtum adiutoriū meum a domīo:qui ſaluos
facit rectos corde. eus iudex iuſtus fortis et patiens:
nunquid iraſcitur per ſingulos dies. iſi conuerſi fueri
tis gladium ſuum Vibrauit:arcum ſuum tetendit et para
uit illum. t in eo parauit Vaſa mortis:ſagittas ſuas
ardentibus effecit cce parturit iniuſticiam:concepit do
lorem et peperit iniquitatem. acum aperuit et effodit
eum:et incidit in foueam quam fecit onuertetur dolor
eius in caput eius:et in Verticem ipſius iniquitas eius de
ſcendet onfitebor domino ſecundum iuſticiam eius:et
pſallam nomini domini altiſſimi equiem eternam do





na eis domine: et lux perpetua luceat eis. an. Nequando rapiat ut leo animam meã dũ non est qui redimat neq̃ q̇ saluum faciat. ℣. A porta inferi. ℟. Erue domĩe animas eorum. Pater noster. Et ne nos. Sed libera. Lec. i.

Parce michi dñe: nichil enim sunt dies mei. Quid est homo quia magnificas eum: aut quid apponis erga eũ cor tuũ? Visitas eũ diluculo: et subito probas illum. Vsquequo non parcis michi: nec dimittis me ut glutiã saliuã meã? Peccaui. Quid faciã tibi o custos hominũ? Quare posuisti me contrariũ tibi: et factus sum michimetipsi grauis? Cur non tollis peccatum meũ: et quare non aufers iniquitatẽ meã? Ecce nunc in puluere dormio: et si mane me quesieris nõ subsistam. ℟. Credo quod redemptor meus viuit et in nouissimo die de terra surrecturus sum. Et ĩ carne mea videbo deũ saluatorẽ meũ. ℣. Quẽ visurus sũ ego ipse et non alius: et oculi mei conspecturi sunt. Et in carne mea videbo deũ saluatorẽ meũ. L. ii.

Tedet animã meã vite mee: dimittã aduersum me eloquiũ meũ. Loquar in amaritudine anime mee: dicã deo. Noli me condemnare indica michi cur me ita iudices? Nũquid bonũ tibi videtur si calumnieris et opprimas me opus manuũ tuarũ: et consiliũ impiorum adiuues? Nunquid oculi carnei tibi sunt: aut sicut videt homo et tu videbis? Nunquid sicut dies hominis dies tui et anni tui sicut humana sunt tempora? Vt queras iniquitatẽ meam et peccatũ meũ scruteris. Et scias quia nichil impiũ fecerim: cũ sit nemo qui de manu tua possit eruere. ℟. Qui lazarũ resuscitasti a monumẽto fetidũ. Tu eis dñe dona requiẽ et locũ indulgentie. ℣. Qui venturus es iudicare viuos et mortuos et seculum per ignẽ. Tu eis dñe dona requiẽ et locũ indulgentie. Lectio tertia.

Manus tue domine fecerunt me: et plasmauerunt me totũ in circuitu: et sic repente precipitas me. Memẽ




to queſo ꝙ ſicut lutū feceris me:et in pulueꝛē reduces me. Nōne ſicut lac mulſiſti me:et ſicut caſeū me coagulaſti. Pelle et carnibus veſtiſti me:oſſibus et neruis compegiſti me. Vitā et miſericoꝛdiā tribuiſti michi:⁊ viſitatio tua cuſtodiuit ſpiritū meū. ℟. Domine quando veneris iudicare terram vbi me abſcōdam a vultu ire tue. Quia peccaui nimis in vita mea. ℣. Commiſſa mea paueſco ⁊ ante te erubeſco dum veneris iudicare noli me condemnare. Quia peccaui nimis in vita mea.

In ſecundo nocturno. ān In loco ps

Dominus regit me et nichil michi deerit:ī loco paſcue ibi me collocauit. uper aquam refectiōis educauit me:animam meam conuertit. eduxit me ſuper ſemitas iuſticie:pꝛopter nomen ſuum am et ſi ambulauero in medio vmbꝛe moꝛtis: non timebo mala quoniam tu mecum es. irga tua et baculus tuus:ipſa me conſolata ſunt. araſti in conſpectu meo menſam:aduerſus eos qui tribulant me mpinguaſti in oleo caput meum:et calix meus inebꝛians ꝙ̄pꝛeclarus eſt t miſericoꝛdia tua ſubſequetur me omnibus diebus vite mee. t vt inhabitem in domo domini:in longitudinem dierum equiem eternā dona eis domine: et lux perpetua luceat eis. ān. In loco paſcue ibi me collocauit. ān. Delicta.

Pſalmus

D te domine leuaui animam meam: deus meus in te confido non erubeſcam. eqꝫ irrideant me inimici mei: etenim vniuerſi qui ſuſtinent te non confundentur. onfundantur omnes iniqua agentes: ſuperuacue. ias tuas domine demonſtra michi:et ſemitas tuas edoce me. irige me in veritate tua et doce me quia tu es deus ſaluatoꝛ meus et te ſuſtinui tota die. eminiſcere miſerationum tuarum domine: et miſericoꝛdiarum tuarum que a ſeculo ſunt. elicta iuuentutis mee:



BIBLIOTHEQUE SAINTE GENEVIEVE





et ignorãtias meas ne memineris ecundum miſericor
diam tuam memento mei tu: propter bonitatẽ tuam dñe.
ulcis et rectus dñs propter hoc legem dabit delinquen
tibus in via irigет manſuetos in iudicio:docebit mites
vias ſuas niuerſe vie domini miſericordia ⁊ veritas
requirentibus teſtamentum eius et teſtimonia eius ro
pter nomẽ tuum dñe propiciaberis peccato meo: multum
eſt enim uis eſt homo qui timet dominũ: legem ſtatuit
ei in via quam elegit nima eius in bonis demorabitur
et ſemen eius hereditabit terram irmamentum eſt do
minus timentibus eum:⁊ teſtamentũ ipſius vt manifeſte
tur illis culi mei ſemper ad dominũ: qm̃ ipſe euellet de
laqueo pedes meos. eſpice in me et miſerere mei: quia
vnicus ⁊ pauper ſum ego ribulatiões cordis mei mul
tiplicate ſunt:de neceſſitatibus meis erue me de humi
litatem meam et laborẽ meum:⁊ dimitte vniuerſa delicta
mea eſpice inimicos meos quoniam multiplicati ſunt
et odio iniquo oderunt me. uſtodi animã meam ⁊ erue
me:non erubeſcam quoniam ſperaui in te nnocentes ⁊
recti adheſerunt michi: q2 ſuſtinui te. ibera deus iſrael:
ex omnibus tribulationib9 ſuis. equiem.ãn. Delicta
iuuentutis mee ⁊ ignorantias meas ne memineris domi
ne.ãn. Credo videre. Pſalmus.

Dominus illuminatio mea:et ſalus mea quem ti
mebo omin9 protector vite mee:a quo trepidabo
um appropiant ſuper me nocentes: vt edant carnes
meas. ui tribulant me inimici mei: ipſi infirmati ſunt
et ceciderunt. i conſiſtant aduerſum me caſtra: non ti
mebit cor meum. i exurgat aduerſum me preliũ:in hoc
ego ſperabo nã petii a dño hanc requirã vt inhabitem
in domo dñi:oĩbus diebus vite mee t videam volun
tatem domini:et viſitem templum eius m̃ abſcõdit me
in tabernaculo ſuo in die malorũ: protexit me in abſcondi





to tabernaculi sui n petra exaltauit me et nunc exalta
uit caput meum super inimicos meos ircuiui et immo
laui in tabernaculo eius hostiā vociferationis: cantabo
et psalmū dicam domino xaudi domine vocē meam
qua clamaui ad te: miserere mei et exaudi me. ibi dixit
cor meū exquisiuit te facies mea: faciē tuā domine requi-
rā. e auertas faciē tuā a me: ne declines in ira a seruo
tuo diutor meus esto domine ne derelinquas me: neqꝫ
despicias me deus salutaris meus. uoniā pater meus
et mater mea dereliquerunt me: dominus autē assumpsit
me egē pone michi domine in via tua et dirige me ī se
mita recta: propter inimicos meos. e tradideris me in
animas tribulantiū me quoniā insurrexerūt in me testes
iniqui: et mētita est iniquitas sibi redo videre bona do
mini: in terra viuentiū xpecta dominū viriliter age ꝛ
confortetur cor tuū: et sustine dominū. equiē eternam
Ān. Credo videre bona domini in terra viuentiū. ℣. Col
locet eos dñs cū principibus. ℟. Cum principibus popu
li sui. Pater noster. Et ne nos. Sed libera. Lec. iiii.
Esponde michi. Quantas habeo iniquitates ꝛ pec
cata: scelera mea atqꝫ delicta ostende michi. Cur fa
ciem tuam abscondis et arbitraris me inimicum tuum?
Contra folium quod vento rapitur ostendis potentiam
tuam et stipulam siccam persequeris. Scribis enim con
tra me amaritudines et consumere me vis peccatis adole
scentie mee. Posuisti in neruo pedem meum: et obseruasti
omnes semitas meas et vestigia pedum meorum conside
rasti. Qui quasi putredo consumēdus sum: ꝛ quasi vesti
mentum quod comeditur a tinea. ℟. Memento mei deus
quia ventus est vita mea. Nec aspiciat me visus homīs
℣. De profūdis clamaui ad te domine domine exaudi vo
cem meam. Nec aspiciat. Lectio. v.
Omo natus de muliere: breui viuēns tempore re




pletur multis miſeriis. Qui quaſi flos egreditur et cõteritur et fugit velut vmbra: et nunq̄ in eodem ſtatu permanet. Et dignum ducis ſuper huiuſcemodi aperire oculos tuos et adducere eum tecũ in iudicium? Quis poteſt facere mundũ de immundo conceptũ ſemine? Nõne tu qui ſolus es? Breues dies hominis ſunt numerus menſium eiꝰ apud te eſt Conſtituiſti terminos eius q̄ preteriri non poterunt. Recede ergo paululum ab eo vt quieſcat donec optata veniat: ſicut mercennarii dies eius. ℟. Heu michi dñe qꝛ peccaui nimis in vita mea quid faciam miſer vbi fugiam niſi ad te deus meus miſerere mei. Dum veneris ĩ nouiſſimo die. ℣. Anima mea turbata eſt valde ſed tu domine ſuccurre ei. Dum veneris. Lctõ. vi.

[Q]uis michi hoc tribuat vt in inferno protegas me et abſcondas me donec pertranſeat furor tuus: ⁊ cõſtituas michi tẽpus in quo recorderis mei? Putas ne mortuus homo rurſum viuat? Cunctis diebus quibus nunc milito expecto donec veniat immutatio mea Vocabis me et ego reſpondebo tibi. Operi manuum tuarum porriges dexteram. Tu quidem greſſus meos dinumeraſti: ſed parce peccatis meis. ℟. Ne recorderis peccata mea domine. Dũ veneris iudicare ſeculum ꝑ ignẽ. ℣. Dirige dñe deꝰ meꝰ in cõſpectu tuo viã meã. Dũ ve. ã. Cõplaceat. ps.

Expectans expectaui dominum: ⁊ intendit michi [E]t exaudiuit preces meas: et eduxit me de lacu miſerie et de luto fecis [E]t ſtatuit ſupra petram pedes meos: et direxit greſſus meos. [E]t immiſit in os meum canticum nouum: carmen deo noſtro. [V]idebunt multi ⁊ timebunt: et ſperabunt in domino. [B]eatus vir cuius eſt nomen domini ſpes eius: et nõ reſpexit in vanitates et inſanias falſas. [M]ulta feciſti tu domine deus meus mirabilia tua: et cogitationibus tuis non eſt qui ſimilis ſit tibi. [A]nnũciaui et locutus ſum: multiplicati ſunt ſuper numerum.




acrificiū et oblationem noluisti: autes autem perfeci-
sti michi locaustum et pro peccato non postulasti: tūc
dixi ecce venio. n capite libri scriptum est de me vt fa
cerem voluntatem tuam deus meus volui: et legem tuā
in medio cordis mei nnunciaui iusticiam tuam in eccle
sia magna: ecce labia mea non prohibebo domine tu scisti
usticiam tuam non abscondi in corde meo: veritatem
tuam et salutare tuum dixi on abscondi misericordiam
tuam et veritatem tuam: a consilio multo u autem do
mine ne longe facias miserationes tuas a me: misericor-
dia tua et veritas tua semper susceperunt me uoniā cir
cundederunt me mala quorum non est numerus: compre-
henderunt me iniquitates mee et non potui vt viderem.
ultiplicate sunt super capillos capitis mei: et cor meuz
dereliquit me. omplaceat tibi domine vt eruas me: do-
mine ad adiuuandum me respice. onfundantur et reue
reantur simul qui querunt animam meam: vt auferant
eam. onuertant retrorsum et reuereantur: qui volunt
michi mala erant confestim confusionem suam: qui di
cunt michi euge euge. xultent et letentur super te omēs
querentes te: et dicant semper magnificetur dominus qui
diligunt salutare tuum. go autem mendicus sū et pau
per: dominus solicitus est mei diutor meus et protector
meus tu es: deus meus ne tardaueris. equiem eternā.
ān. Complaceat tibi domine vt eruas me domine ad adiu
uandum me respice. ān. Sana domine. Psalmus.
Eatus qui intelligit super egenuz et pauperem: in
die mala liberabit eum dominus ominus con-
seruet eum et viuificet eum et beatum faciat eum in terra:
et non tradat eum in animam inimicorum ei9 ominus
opem ferat illi super lectum doloris eius: vniuersum stra
tum eius versasti in infirmitate eius. go dixi domine
miserere mei: sana animā meam qr peccaui tibi nimici





mei dixerunt mala michi: quando morietur et peribit no-
men eius t si ingrediebatur Ut uideret uana loqueba
tur: cor eius congregabit iniquitatē sibi gredie batur fo
ras: et loquebatur in idipsū. duersum me susurrabant
omnes inimici mei: aduersū me cogitabant mala michi.
erbū iniquū constituerunt aduersum me: nunquid qui
dormit nō adiiciet Ut resurgat tenim homo pacis mee
in quo speraui: qui edebat panes meos magnificauit sup
me supplantationē u autē domine miserere mei ⁊ resu-
scita me: et retribuam eis n hoc cognoui quoniam uo
luisti me: quoniam non gaudebit inimicus meus sup me.
e autē propter innocentiā suscepisti: et cōfirmasti me
in cōspectu tuo in eternū enedictus dominus deus isra
el a seculo et in seculum: fiat fiat equiē. ā. Sana dn̄e
animā meā quia peccaui tibi. an. Sitiuit. ps
Quemadmodum desiderat ceruus ad fontes aqua-
rum: ita desiderat anima mea ad te deus. itiuit
anima mea ad deum fontē uiuum: quando ueniā et ap-
parebo ante faciem dei uerunt michi lachryme mee pa
nes die ac nocte: dum dicit michi quotidie Ubi est deus tu⁹
ec recordatus sum et effudi ī me animam meam: quo
niam trāsibo in locum tabernaculi admirabilis Usq; ad
domum dei n uoce exultatiōis et confessionis: sonus
epulantis uare tristis es anima mea: et quare contur-
bas me. pera in deo quoniam adhuc confitebor illi: sa
lutare uultus mei et de⁹ meus d meipsum anima mea
conturbata est propterea memor ero tui de terra iordanis
et hermonii: a monte modico byssus abyssum inuocat
in uoce cataractarum tuarum mnia excelsa tua et
fluctus tui: super me transierunt n die mandauit domi
nus misericordiam suā: et nocte canticū eius. pud me
oratio deo uite mee: dicam deo susceptor meus es uare
oblitus es mei et quare contristatus incedo: dum affligit




me inimicus um confringuntur ossa mea exprobraue
runt michi: qui tribulant me inimici mei um dicunt mi
chi per singulos dies: Ubi est deus tuus uare tristis es
anima mea: ⁊ quare conturbas me Spera in deo quoniã
adhuc confitebor illi: salutare vultus mei et deus meus.
Requiem. ãn. Sitiuit aĩa mea ad deum viuum quando
veniã ⁊ apparebo ante faciem dñi. ℣. Ne tradas bestiis
animas cõfitentes tibi. ℟. Et aĩas pauperũ tuorum ne obli
uiscaris in finẽ. Pat̃ nr̃. Et ne nos. Sed libera ℟. vii.
Piritus meus attenuabitur: dies mei breuiabunt̃
et solum michi superest sepulchrum. Non peccaui:
et in amaritudinibus moratur oculus meus. Libera me
domine et pone me iuxta te: et cuiusuis manus pugnet cõ
tra me. Dies mei transierunt cogitationes mee dissipate
sunt torquentes cor meum. Noctem verterunt in diem: et
rursum post tenebras spero lucem. Si sustinuero infern⁹
domus mea est: et in tenebris straui lectulum meum. Pu
tredini dixi. Pater meus es: mater mea ⁊ soror mea vermi
bus. Ubi est ergo nunc prestolatio mea et patientia mea
tu es dñe deus meus. ℟. Peccantẽ me quotidie ⁊ non me
penitentem timor mortis conturbat me. Quia in inferno
nulla est redemptio miserere mei deus et salua me. ℣sus.
Deus in nomine tuo saluum me fac et in virtute tua libe
ra me. Quia in inferno. Lectõ. viii.
Elli mee cõsumptis carnibus adhesit os meũ ⁊ de
relicta sunt tantummodo labia circa dentes meos.
Miseremini mei miseremini mei saltem vos amici mei:
quia manus dñi tetigit me. Quare persequimini me sicut
deus: et carnibus meis saturamini? Quis michi tribuat
vt scribantur sermones mei? Quis michi det vt exaren
tur in libro stillo ferreo: aut plumbi lamina vel celte scul
pantur in silice? Scio enim ꝙ redemptor meus viuit ⁊ in
nouissimo die de terra surrecturus sum: ⁊ rursum circũda

SAINTE GENEVIEVE BIBLIO



boꝛ pelle mea:et in carne mea videbo deū saluatoꝛem meum. Quem visurus sum ego ipse et oculi mei conspecturi sunt:et non alius. Reposita est hec spes mea in sinu meo. ℞. Domine scđm actum meū noli me iudicare nichil dignum in conspectu tuo egi. ideo depꝛecoꝛ maiestatem tuā. Vt tu deus deleas iniquitatē meam. ℣. Amplius laua me domine ab iniusticia mea et a delicto meo munda me. Vt tu deus deleas iniquitatem meam. Lectio nona.

Quare de vulua eduxisti me qui vtinā cōsumptus essem ne ocul⁹ me videret. Fuissem quasi nō essem de vtero translatus ad tumulum. Nunquid nō paucitas dierum meoꝛum finietur breui? Dimitte ergo me domine vt plangam paululum doloꝛem meum anteꝙ vadam et non reuertar ad terram tenebꝛosam:et opertam mortis caligine. Terram miserie et tenebraꝝ vbi vmbꝛa mortis et nullus oꝛdo:sed sempiternus hoꝛroꝛ inhabitat. ℞. Libera me domine de viis inferni qui portas ereas confregisti et visitasti infernū ⁊ dedisti eis lumen vt viderent te Qui erant in penis tenebrarū. ℣. Clamantes et dicentes aduenisti redemptoꝛ noster. Qui erāt. ⁊c. Requiē eternā dona eis dñe et lux perpetua luceat eis. Qui erant. ℞. Libera me domine de moꝛte eterna in die illa tremenda Quando celi mouendi sunt et terra. Dum veneris iudicare seculū per ignē. ℣. Tremens factus sum ego ⁊ timeo dum discussio venerit atqꝫ ventura ira. Quando celi. ℣⁹. Dies illa dies ire calamitatis et miserie dies magna et amara valde. Dum veneris. ℣. Requiem eternam dona eis domine et lux perpetua luceat eis. ℞. Libera me domine. ⁊c.

In laudibus ān. Exultabunt domino ossa humiliata. ps. Miserere mei deus secundum magnā miam tuā. Vts. ān. Exaudi domine Psalmus.

Te decet hymnus deus in syon:et tibi reddetur votum in hierusalem. Exaudi oratione meā:ad te



omnis caro veniet. Verba iniquorum prevaluerunt sup nos: et impietatibus nostris tu ꝓpiciaberis. Beatus quē elegisti et assumpsisti: inhabitabit in atriis tuis. Replebimur in bonis domus tue: sanctum est templum tuum mirabile ī equitate. Exaudi nos deus salutaris noster spes omniū finiū terre: et in mari longe. Preparans montes in virtute tua accinctus potentia: qui conturbas profundū maris sonū fluctuum eius. Turbabuntur gentes et timebunt qui habitant terminos a signis tuis exitus matutini et vespere delectabis. Visitasti terram & inebriasti eā multiplicasti locupletare eam. Flumen dei repletum est aquis parasti cibum illorum: quoniam ita est preparatio eius. Rivos eius inebriās multiplica genimina eius: in stillicidiis eius letabitur germinans. Benedices corone anni benignitatis tue: et campi tui replebuntur ubertate. Pinguescent speciosa deserti: et exultatione colles accingentur. Induti sunt arietes oviū et valles abundabunt frumento: clamabunt: etenim hymnum dicent. Requiem. ān. Exaudi domine orationem meam ad omnis caro veniet. ān. Me suscepit dextera tua domine. ps. Deus deus meus. Vrs. ān. A porta inferi. Psalmus.

Ego dixi in dimidio dierū meorum: vadam ad portas inferi. Quesivi residuum annorum meorum: dixi non videbo dominum deum in terra viventiū. Non aspiciam hominē ultra: et habitatorem quietis. Generatio mea ablata est et convoluta est a me: quasi tabernaculum pastorum. Precisa est velut a texente vita mea dū adhuc ordirer succidit me: de mane usqz ad vesperam finies me. Sperabam usqz ad mane: quasi leo sic contrivit omnia ossa mea. De mane usqz ad vesperam finies me sicut pullus hyrundinis sic clamabo: meditabor ut columba. Attenuati sunt oculi mei: suspicientes in excelso. Domine vim patior responde pro me: quid dicam aut





quid respondebit michi cum ipse fecerim ecogitabo tibi
omnes annos meos: in amaritudine anime mee omie
si sic viuitur et in talibus vita spus mei corripies me & vi
uificabis me: ecce in pace amaritudo mea amarissima.
u autem eruisti aiam meã vt nõ periret: proiecisti post
tergum tuum omnia peccata mea. uia non infernus
confitebitur tibi neqz mors laudabit te: non expectabunt
qui descendunt in lacum veritatẽ tuam. iuens viuens
ipse confitebitur tibi: sicut et ego hodie pater filiis notã fa
ciet veritatem tuam ñe saluũ me fac: et psalmos no
stros cantabimus cunctis diebus vite nostre in domo do
mini. equiem. añ. A porta inferi erue domine animas
eorum. a. Omnis spiritus laudet dñm. ps. audate do
minum de celis. vts. ℣. Audiui vocẽ de celo dicentẽ. ℟.
Beati mortui qui in dño moriuntur. ã. Ego sum resurre
ctio et vita qui credit in me etiã si mortuus fuerit viuet: &
omnis qui viuit et credit in me non morietur ineternũ. ps
enedictus dñs deus israel. vts. Pater noster. ps. e
profundis. vts. Requiẽ eternã dona eis domine. Et lux
℣. A porta inferi. Erue domine aias eor. Oremus.
Eus qui inter apostolicos sacerdotes famulos tu
os pontificali seu sacerdotali fecisti dignitate vi
gere presta quesumus: vt eorum quoqz perpetuo aggrege
tur consortio. Oremus.
Eus venie largitor et humane salutis amator:
quesumus clementiam tuam: vt nostre congrega
tionis fratres/sorores/propinquos: & omẽs benefactores
nostros qui ex hoc seculo transierunt beata maria semper
virgine intercedente cum omnibus sanctis tuis ad perpe
tue beatitudinis ꝯsortium peruenire concedas. ideliũ
deus omnium conditor. vts.
Sequuntur suffragia plurimorum sanctorum
et sanctarum.

BIBLIOTHEQUE SAINTE GENEVIEVE




De sanctissima trinitate. Sancta trinitas unus deus miserere nobis. An. Te inuocamus/te adoramus/te laudamus/te glorificam⁹/o beata trinitas. ℣. Sit nomē domini benedictum. ℟. Ex hoc nunc et usqz in seculū. Or





Omnipotens sempiterne deus qui dedisti famulis tuis in confessione vere fidei eterne trinitatis gloriã agnoscere: et in potẽtia maiestatis adorare unitatẽ q̃s: ut eiusdẽ fidei firmitate ab oĩbus semper tueamur adversis. Per dominũ. &c. Oratio ad deum patrem.

Pater de celis deus: miserere nobis.

Domine sancte pater omnipotẽs eterne deus qui coequalem/ consubstantialem/ et coeternum tibi ante oĩa secula filiũ ineffabiliter genuisti: cũ quo atq; cum sanctospiritu ex te eodẽq; filio procedente/ celum/ terrã/ atq; omnia quecunq; existunt visibilia et invisibilia mirabiliter creasti: tibi gratias ago: te adoro/ te laudo/ te benedico/ teq; magnifico. Esto queso propicius michi miserrimo peccatori. et ne despicias me opus manuũ tuarum: sed libera/ salva/ et adiuva me propter nomen sanctũ tuũ. Qui vivis et regnas deus: per omnia secula seculorum. Amen.


Oratio ad filium.

Fili redemptor mundi deus: miserere nobis

Domine iesu christe fili dei vivi qui es verus et omnipotens deus splẽdor et imago patris et vita eterna: cui est una cũ eterno patre et spiritusancto equalis honor/ eadẽ gloria/ coeterna maiestas/ una substãtia: tibi grãs ago/ te adoro/ te laudo/ te benedico/ teq; glorifico. Ne me obsecro perire patiaris: sed salva et adiuva me propter nomẽ sanctũ tuũ. Qui vivis et regnas deus: per omnia secula seculorum. Amen.

Oratio ad spiritumsanctum.

Spiritussancte deus: miserere nobis.




Domine spiritussancte de⁹ qui coequalis/consubstātialis/et coeternus patri filioq; existens ab eis ineffabiliter procedens: quiq; super eundē dominū nostrū in colūbe specie supra sanctos discipulos suos in linguis igneis descendisti: tibi grās ago/ te adoro/ te laudo/te benedico/teq; glorifico Repelle a me queso tenebras totius iniquitatis: ⁊ perfice ⁊ accēde in me lumē mīe tue: et ignē sanctissimi amoris tui. Qui viuis ⁊ regnas. ⁊c.


De facie domini.

Salue sancta facies nostri redemptoris in qua nitet species diuini splendoris impressa panniculo niuei candoris dataq; Veronice signū ob amoris. Salue decus seculi speculum sanctorū: quod videre cupiunt spūs celorū nos ab omni macula purga viciorum atq; nos cōsortio iunge beatoꝝ Salue nostra gratia in hac vita dura labili ac fragili cito transitura. Nos proue hat superis felix hec figura ad videndū faciem que est christi pura. Esto nobis quesum⁹ vetum adiuuamen dulce refrigeriū atq; cōsolamen: sic fruamur requie omnes dicant amen. ℣. Adoramus te christe et benedicimus tibi. ℟. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.


Oremus

Deus qui nobis famulis tuis lumine vultus tui signatis ad instantiā Veronice imaginē sudario impressam relinquere voluisti per passionem et crucem tuam tribue q̄s: vt ita nunc in terris ꝑ speculū in enigmate venerari et adorare teipsum valeamus: vt tunc facie ad faciē super nos iudicem securi videamus te christū dominū nostrū. Amen.

De sancto sepulcro domini.





℟. Corde et animo christo canamus gloriã In his sa
cris solẽniis precelsi saluatoris nostri sepulcri. ℣. Omnes
inunũ congregati collaudemus dñm iesum christũ. In
his. ⁊c. ℣. Jesu christe fili dei viui. Miserere nobis. Orõ.




Omnipotens sempiterne deus qui angelum tuum
de celo misisti: Vt ab ostio monumenti saxum ma
gnū reuolueret: et sedens super illud dominice resurrectio/
nis testimoniū blando sermone nūciaret: presta nobis q̄s:
Vt per Venerabile atq; gloriosum eiusdē redemptoris no/
stri sepulcrū a Viciorꝫ sepulcris resuscitari mereamur. per.


Oratio deuotissima ad beatissimā Virginem
Mariam dei genitricem.

Obsecro te domina sancta maria
mater dei pietate plenissima: sum
mi regis filia: mater gloriosissima: mat̄
orphanorum: consolatio desolatorū: Via
errantium: salus omnium in te speranti/
um. Virgo ante partum: Virgo in partu:
et Virgo post partum. Fons misericordie
fons salutis et gratie: fons consolatiōis
et indulgētie: fons pietatis et leticie. Per
illam sanctam ineffabilem leticiam qua exultauit spirit⁹
tuus in illa hora quando tibi per gabrielem archāgelum
annunciatus et conceptus filius dei fuit. Et per illud diui
num mysterium quod tunc operatus est spiritussanctus.
Et per illam ineffabilem gratiā/ pietatem/ misericordiā/
amorem/ et humilitatem: per quas filius tuus descēdit ac
cipere humanā carnē in Venerabilissimo Vtero tuo. Et in
quibus te respexit quando te commendauit sancto iohan/
ni apostolo et euangeliste. et quando te exaltauit sup cho/
ros angelorum. Et per illam sanctam ineffabilem humi
litatem in qua tu respondisti archāgelo gabrieli. Ecce an
cilla domini: fiat michi secundum Verbum tuum. Et per
gloriosissima quindecim gaudia que habuisti de filio tuo
domino nostro iesu christo. Et per illam sanctam ⁊ maxi
mam compassionem ⁊ acerbissimam cordis dolorem quē
habuisti quādo filium tuū dominum nostrum iesum chri



sibila cũana·


stum ante crucẽ nudatũ ⁊ in ipsa leuatũ vidisti pendentẽ crucifixũ/ vulneratũ/sitientẽ/ fel apponi clamantẽ audisti/et morientẽ vidisti. Et per quĩqꝫ vulnera filii tui: ⁊ per cõtractionem viscerũ tuorum pre nimio dolore vulnerũ suorũ. Et per dolorem quem habuisti quando vidisti eum vulnerari. Et per fontes sanguinis sui et per omnem passionem eius ⁊ per omnem dolorem cordis tui. ⁊ per fõtes lachrymarum tuarum: vt cum omnibus sanctis ⁊ electis dei venias et festines in auxilium et consilium meum. in omnibus orationibus et requestis meis. et in omnibus angustiis et necessitatibus meis. Et in omnibus illis rebus in quibus ego sum facturus/locuturus/aut cogitaturus/ omnibus diebus ac noctibus/ horis/ atqꝫ momentis vite mee. Et michi famulo tuo impetres a dilecto filio tuo virtutum omnium complementum cum omni misericordia ⁊ consolatione/omni consilio et adiutorio/omni benedictione ⁊ sanctificatiõe/ omni saluatione pace et prosperitate/ omni gaudio et alacritate: etiam abundantiam omnium bonorum spiritualium et corporalium. ⁊ gratiam sancti spũs qui me bene per omnia disponat. animam meã custodiat. corpus meum regat. mentem erigat. mores cõponat actus probet. Vota et desideria mea perficiat. cogitatiões sanctas instituat. preterita mala indulgeat. p̃sentia emendet. et futura moderetur. Vitam honestam et honorabilẽ michi tribuat. fidem/spem/et caritatem/castitatem/humilitatem/et patientiã michi prestet. Quinqꝫ sensus mei corporis regat et protegat. septem opera misericordie cõplere me faciat. duodecim articulos fidei et decem precepta legis firmiter tenere et credere me faciat. et a septẽ peccatis criminalibus me liberet et defendat vsqꝫ in finem. ⁊ in nouissimis diebus meis ostende michi faciem tuam: et annũcies michi diem et horam obitus mei et mortis mee. Et hanc orationem supplicem suscipias audias et exaudias





et vitam eternam michi tribuas. Audi et exaudi me dulcissima virgo maria mater dei et misericordie. Amen.

Oratio deuotissima ad beatissimam virginem mariam.

Intemerata et ineternum benedicta singularis atque incomparabilis virgo dei genitrix maria. gratissimum dei templum. spiritussancti sacrarium ianua regni celorum per quam post deum totus viuit orbis terrarum. De te enim vnigenitus dei filius verus et omnipotens deus suam sanctissimam fecit matrem. Assumens de te illam sanctissimam carnem per quam mundus qui perditus erat saluatus est. cuius preciosissimo sanguine suo ipse mundus redemptus est et peccata remissa sunt. formans eam in preciosissimo vtero tuo de preciosissimo sanguine tuo: vniens eam eterne et incommutabili diuinitati sue a quo bona cuncta procedunt: per quem omnia facta sunt: quem adoro. Qui sacratissimam carnem suam cum preciosissimo sanguine suo dat quotidie fidelibus suis sub forma panis et vini in cibum viaticum ad refectionem animarum salutarem et vitalem: quam qui digne manducauerit vitam eternam habebit. qui autem indigne manducauerit iudicium sibi manducat et bibit sicut pluries feci. Mea culpa / mea culpa / mea grauissima culpa. Qui autem non manducauerit non habebit vitam eternam. Et propterea merito dicimus tibi quia per te post deum totus viuit orbis terrarum. Per hanc fidem te deprecor dei genitrix et perpetua virgo semper maria inclina aures tue pietatis indignis supplicationibus meis: et esto michi miserrimo peccatori pia et propicia in omnibus auxiliatrix: rogans pro me apud fontem pietatis et misericor




die creatorem ⁊ redemptorē dominum nostrum iesum chri-
stum filiū tuum verū ⁊ omnipotentem deum a quo bona
cuncta procedunt: per quē oīa facta sunt. q̄ non vult mor-
tē peccatoris sed vt magis cōuertatur et viuat. cui ꝓpri-
um est misereri semꝑ et parcere: fac vt ipse ꝑ ineffabilem
misericordiam suam meritis ⁊ precibus tuis absoluat me
ab omnibus peccatis per que ei displicui: tribuens michi
veram humilitatem/veram mansuetudinem/gratiam ⁊
obedientiam/fidei/spei/et caritatis augmentum cum per-
seuerantia: custodiens me a recidiuo peccati: et a tentatio-
nibus demonum mundi et carnis. ita vt non amplius ser-
uiam demonibus quibus seruiui in multitudinibus scele-
rum meorum videlicet in superbia/vana gloria/cupidita-
te/inuidia/ira/gula/accidia: et negligētiis īfinitis ⁊ aliis
multis peccatis quibus peccaui et alios peccare feci: mea
culpa/mea culpa/mea grauissima culpa. Propter hec pec-
cata perdidi regnum celorum et societatem angelorum: et
totiens offendi piissimum filium tuum: et quotiens letifi-
caui demones pessimos et merui eterna supplicia: totiens
mea culpa/mea culpa/mea grauissima culpa. Ideo depre-
cor te dei genitrix et perpetua virgo semper maria vt tu
impetres michi indulgentiam ⁊ remissionem omnium pec-
catorum istorum et aliorum quecūqȝ feci ab ipso filio tuo
a quo bona cuncta procedunt per quem omnia facta sunt.
Qui etiam illuminat omnem hominem veniētem in hūc
mundum: fac vt ipse illuminet mentē meā lumine gratie
sue inflāmans eam igne suauissimi ⁊ sanctissimi amoris
sui. Et faciat me seipsū cum patre ⁊ spiritusancto vnū so-
lum deū verum adorare in spiritu ⁊ veritate seipsū super
omnia diligere ⁊ timere: et eidem firmiter obedire et adhere-
re. sua mandata custodire. peccata vitare. suam sanctam
passionem ⁊ patientiā imitari. bonis operibus abundare.
prospera mundi despicere et nulla eius aduersa formidare




et talē penitentiā in hac vita pro cunctis peccatis ⁊ scele-
ribus meis agere: que ei precib⁹ tuis beneplacens sit ⁊ gra-
ta: vt merito sue sacratissime passionis cum sanctis ⁊ ele-
ctis suis michi vitā ⁊ requiē cōferat sempiternā. Amen.

Deuota contemplatio beate marie virginis iuxta crucem filii sui lachrymantis et ad compassionem salua-
toris singulos inuitantis.

Stabat mater dolorosa iuxta cru-
cem lachrymosa dum pendebat fi-
lius. Cuius animam gementē contrista-
tam et dolentem pertrāsiuit gladius. O
q̄ tristis ⁊ afflicta fuit illa benedicta ma-
ter vnigeniti. Que merebat et dolebat ⁊
tremebat cum videbat nati penas incliti
Quis est homo qui non fleret christi ma-
trem si videret in tanto supplicio? Quis
posset non contristari piā matrem cōtēplari dolentē cuȝ
filio? Pro peccatis sue gentis vidit iesum in tormentis ⁊
flagellis subditum. Vidit suum dulcē natum morientem
desolatum dū emisit spiritū. Eya mater fons amoris me
sentire vim doloris fac vt tecum lugeam. Fac vt ardeat
cor meum in amando christum deum vt sibi complaceam
Sācta mater istud agas crucifixi figge plagas cordi meo
valide. Tui nati vulnerati iam dignantis pro me pati
vim amoris imprime. Fac me vere tecum flere crucifixo
condolere donec ego vixero. Iuxta crucem tecum stare te
libenter sociare in planctu desidero. Virgo virginum pre-
clara michi iam non sis amara fac me tecum plangere.
Fac vt portem christi mortem passionis eius sortē ⁊ pla-
gas recolere. Fac me plagis vulnerari cruce hac inebria-
ri ob amorē filii. Inflammatus et accensus per te virgo
sim defensus in die iudicii. Fac me cruce custodiri morte
christi premuniri cōfoueri gratia. Quando corpus morie-




tur fac Ut anime donetur paradiſi gloria. Amen. ℣. Tuā ipſius animam doloris gladius pertrāſibit. ℟. Ut reueleē tur ex multis cordibus cogitationes. Oremus

Ntervueniat pro nobis queſumus domine ieſu chriſte nunc et in hora mortis apud tuā clementiā beata Uirgo maria mater tua: cuius ſacratiſſimam animam in hora tue paſſionis doloris gladius pertrāſiuit: per te ieſu chriſte ſaluator mūdi. Qui cū patre et ſpirituſancto viuis et regnas deus Per oīa ſecula ſeculo℞. Amen.

De ſancto michaele. ān.

Michael archangele paradiſi prepoſite Ueni in adiutoriū populo dei: et Uelis nos defendere a poteſtate inimici/et tecū ducere in ſocietatē domini. ℣. In oſpectu angelo℞ pſallā tibi deus meꝰ. ℟. Adorabo ad templum ſanctū tuū et confitebor nomini tuo Oremus.


Eus qui miro ordine angelorum miniſteria hominūqꝫ diſpenſas: concede propicius: Ut quibus tibi miniſtrantibus in celo ſemper aſſiſtitur ab his in terra Uita noſtra muniatꝰ. Per dominum noſtrum ieſum chriſtū. ꝛc.

De ſancto iohanne baptiſta. ā.

Inter natos mulierum non ſurrexit maior iohāne baptiſta. ℣. Fuit homo miſſus a deo ℟. Cui nomen erat iohēs. o℞.

Reſta queſumus omnipotens deꝰ Ut familia tua per Uiam ſalutis incedat: ꝛ beati iohannis precurſoris chriſti hortamenta ſectando ad eum quē predixit ſecura perueniat: dn̄m noſtrum ieſū chriſtum. ꝛc.

De ſancto iohanne euangeliſta. ān.




Johannes apostolus et euangelista virgo electus est a domino/atqz inter ceteros magis dilectus. ℣. Valde honorandus est beatus iohannes. ℟. Qui supra pectus domini in cena recubuit. Orõ

Ecclesiam tuam quesumus domine benignus illustra: Ut beati iohãnis apostoli tui et euãgeliste illuminata doctrinis ad dona perueniat sempiterna. Per dominum nostrum. ꝛc.


De sanctis petro et paulo. ãn.

Petrus apostolus et paulus doctor gentium ipsi nos docuerunt legem tuam domine. ℣ In omnem terram exiuit son⁹ eorum. ℟. Et in fines orbis terre verba eorum. Oremus.

Deus cuius dextera beatum petrũ apostolum ambulantem in fluctibus ne mergeretur erexit: et coapostolum eius paulum tertio naufragãtem de profundo pelagi liberauit: exaudi nos propicius et cõcede: Ut amborum meritis eternitatis gloriam cõsequamur. Per dominũ nostrum iesũ christum. ꝛc.

De sancto iacobo. ãn.

Lux et decus hyspanie o iacobe sanctissime subleuator oppressorũ: suffragiũ viatorũ: qui inter apostolos prim⁹ martyr laureatus obtines primatum. O singulare presidium tuorum benign⁹ exaudi vota seruorum: et intercedas ꝑ nostra omniumqz salute. ℣. Ora pro nobis beate iacobe. ℟. Ut digni efficiamur ꝓmissionibus christi. Oremus.





[C]Usto domine plebis tue sanctificator et custos: ut apostoli tui iacobi munita presidiis: et conuersatione tibi placeat et secura deseruiat. Per.

De pluribus apostolis. an.

Dum steteritis ante reges et presides nolite cogitare qualiter respondeatis: dabitur enim vobis in illa hora quod loquamini ℣. In omnem terram exiuit sonus eorum. ℟. Et in fines orbis terre verba eorum. Oremus.

[C]Oncede quesumus omnipotens deus: ut sicut apostolorum tuorum. N. et. N. iugiter commemorationem agimus: sic ad tua beneficia promerenda maiestatem tuam ipsi pro nobis exorent. Per.

De sancto stephano. an.

Stephanus plenus gratia et fortitudine faciebat prodigia et signa magna in populo. ℣. Justus germinabit sicut lilium. ℟. Et florebit ineternum ante dominum. Oro.


[O]Mnipotens sempiterne deus qui primitias martyrum in beati leuite stephani sanguine dedicasti: tribue quesumus: ut pro nobis intercessor existat qui pro suis etiam persecutoribus exorauit dominum nostrum iesum christum. &c.

De sancto laurentio. an.

Leuita laurentius bonum opus operatus est qui per signum crucis cecos illuminauit. ℣. Dispersit dedit pauperibus. ℟. Justicia eius manet in seculum seculi. Or.


[D]A nobis quesumus omnipotens deus vitiorum nostrorum flammas extinguere: qui beato laurentio martyri tuo tribuisti tormentorum suorum incendia superare. Per.

De sancto christoforo. an.




Sancte chriſtofore martyr dei precio
ſe rogo te per nomen chriſti creatoris tui:
et per illud prerogatiuū quod tibi cōtulit
quando nomē ſuū tibi ſoli impoſuit:te de
precor in noīe patris et filii et ſpūſſancti.
⁊ per gratiā quā accepiſti ut erga deum
et ſanctā eius genitricem michi famulo
tuo. N. ſis ꝓpicius peccatori:quatinꝰ tuo
pio interuentu facias me vincere omnes
qui cogitant michi mala. ⁊ per illud leue onus quod ē chri
ſtus quod trans marinū flumen in humeris tuis feliciter
portare meruiſti:alleuiare dignare preſentes meas angu/
ſtias/pauptates/tribulatiōes/malas et peruerſas machi/
natiōes/fraudulentas cōſpirationes/mendacia/ falſa te/
ſtimonia/occulta ſiue aperta conſilia/et alia que cōtra ho
norē meū cogitando vel cōſpitando veritatis emuli mi/
chi ſeruo tuo inferre conantur:ut vita comite et ſaluo ho/
nore tecum gaudere valeam in ſecula ſeculoꝝ. ℣. Ora ꝓ
nobis btē chriſtofore. Ut digni efficiamur. ⁊c. Oratio
Deus qui beatū chriſtoforū martyrē tuū virtute cō
ſtantie in paſſione roboraſti: quiqꝫ unigenitū tuū
dñm noſtrū ieſū xp̄m in ſuis humeris mirabiliter portari
voluiſti:cōcede ꝓpicius:ut qui eius cōmemorationē agi
mus:ipſius meritis ad regna celeſtia ꝑuenire feliciter me/
reamur. Per. De ſancto ſebaſtiano.

O ꝙ̄ mira refulſit gratia ſebaſtianꝰ
martyr inclitus qui militis portans inſi
gnia:ſed de fratrū palma ſollicitus ɔfor
tauit corda trementia verbo ſibi collato
celitus. ℣. Ora pro nobis btē martyr ſe
baſtiane. ℞. Ut mereamur peſtē epydi/
mie illeſi ꝑtranſire et ꝓmiſſionem chriſti
obtinere. Oremus.




Deus qui beatũ ſebaſtianũ martyrem tuũ in tua fide ⁊ dilectione tam ardẽter ſolidaſti: Ut nullis carnalibus blandimẽtis nullis tyrannorum minis nulliſq; carnificũ gladiis ſiue ſagittis a tua cultura potuit reuocari. da nobis miſeris peccatoribus dignis eius meritis ⁊ intercesſionibus in tribulatione auxiliũ: in perſecutiõe ſolatium: ⁊ in omni tempore contra peſtẽ epydimie remedium: quatinus poſſimus contra omnes dyabolicas inſidias viriliter dimicare: mundũ et ea que in eo ſunt deſpicere et nulla eius aduerſa formidare: Ut ea que te inſpirante deſideramus valeamus obtinere. Per dñm noſtrũ. ⁊c.

De pluribus martyribus. ãn.

Iſti ſũt ſancti qui pro dei amore minas hominum cõtẽpſerunt. ſancti martyres in regnũ celorũ exultant cum angelis. O q̃ precioſa eſt mors ſanctorum qui aſſidue aſſiſtunt ante dominum ⁊ abinuicẽ nõ ſunt ſeparati. ℣ſus. Exultẽt iuſti in conſpectu dei. ℟. Et delectẽtur ĩ leticia.

Deus qui nos concedis ſanctorum martyrum tuorũ. N. ⁊ N. ſuffragiis adiuuari. da nobis in eterna beatitudine de eorum ſocietate gaudere. Per dñm.

De ſancto nicolao. ãn.

Amicus dei nicolaus pontificali decoratus ĩfula omnibus ſe amabilẽ exhibuit. ℣. Ora pro nobis beate nicolae. ℟. Ut digni efficiamur promiſſionibꝰ chriſti. Oremus.

Deus qui beatum nicolaum pontificem tuum innumeris decoraſti miraculis: tribue nobis queſumus ut eius meritis et precibus a gehenne incendiis liberemur. Per dominũ noſtrum ieſum chriſtum filium tuum. Qui tecum viuit. ⁊c.

De ſancto claudio. ãn.





O desolatorum consolator: captiuorum liberator. resurrectio mortuorũ. lumen cecorum. auditus surdorum. mutorum eloquium. tutor naufragantium, impotentium et languidorum sanator. medicine refugium. Via errãtium salus omnium in te sperantium. Beate claudi benigne confessor dei ora deum pro nobis q̃ te tot et tãtis illustrauit suffragiis, nam pro tua sanctissima vita quam tam pie et deuote gessisti in hac valle miserie vana huius seculi spernendo et celestia sectando pro tuis meritis ad superna polorum gaudia teipsum collocauit et innumeris decorauit miraculis. Beate claudi glorióse confessor dei implora apud deum pro nobis auxilium. ℣. Ora pro nobis beate claudi. ℟. Ut digni efficiamur promissionibus christi. Oremus.

Deus qui beato claudio glorioso confessori tuo atq; pontifici tantam gratiam et beatitudinem cõferre dignatus es: q; p illã fere totus orbis christianorũ p suis necessitatib; ad ipsũ affluit: et quicunq; eũ pie et deuote quesierit desolatus non remanebit: da nobis q̃s dñe iusta desideria postulare: ut que iuste postulauerimus suis meritis et intercessione apud te iugiter valeam; obtinere. Per dominum nostrum iesum christũ. etc.

De sancto anthonio. ãn.

Anthoni pastor inclite qui cruciatos reficis morbos sanas et destruis ignis calorem extinguis: pie pater ad dominum ora pro nobis miseris. ℣sus. Ora pro nobis beate pater anthoni. ℟. Ut digni efficiamur promissionibus christi. Or.

Deus q̃ ocedis obtẽtu btĩ anthonii ofessoris tui morbidũ ignẽ extingui et membris egris re




frigeria prestari: fac nos q̃s ipsius meritis et p̃cibus a ge
henne incẽdiis liberatos integros mẽte et corpore tibi feli
citer in gloria presentari. Per.

De sancto iuliano. añ.

Sacerdotũ dyadema iuliane piissi
me nostra defer in excelso Vota pio iu
dici: Vt tuo adipiscamur sancto patro
cinio iam exacto Vite cursu delictorũ
Veniã. ℣. Ora ꝓ nobis beatissime iu
liane. Vt digni ꝛc. Oremus.

Deus qui ecclesie tue beatissimũ
iulianũ mirabilem tribuisti do
ctorẽ: cõcede ꝓpici⁹: Vt hũc apud te piũ
mereamur habere intercessorẽ. Per.

De sancta anna. añ.


Celeste beneficiũ introiuit in annã p
quã nobis nata est maria Vgo. ℣⁹. Ora
ꝓ nobis beata anna. Vt digni. ꝛc. Orõ.

Deus q̃ beate anne tantã gratiam
donare dignat⁹ es: Vt beatissimã
matrẽ tuã i suo gloriosissimo Vtero por
tare mereretur: da nobis p intercessionẽ
matris et filie tue propiciationis abũdã
tiã: Vt quarũ cõmemorationẽ pio amore amplectimur: ea
rũ precibus ad celestẽ patriã ꝑuenire Va
leamus. Per dñm.

De sancta magdalena. añ.

Maria ergo Vnxit pedes iesu ꝛ exter
sit capillis suis: et domus impleta est ex
odore Vnguenti. ℣. Dimissa sunt ei pec
cata multa. ℞. Quoniam dilexit multũ Or.

Largire nobis clemẽtissime pater
q sicut beata maria magdalena




dn̄m noſtrū ſuper om̄ia diligendo ſuorū obtinuit veniam peccaminū: ita nobis apud tuā m̄iam ſempiternam impetret beatitudinē. Per.

De ſancta katherina. ān.

Uirgo ſancta katherina grecie gēma vrbe alexādrina coſti regis erat filia. ℣. Diffuſa eſt grā in labiis tuis. ℟. Propterea benedixit te deus ineternū. Oreᵒ.

Deus qui dediſti legē moyſi in ſūmitate montis ſynai et ī eodē loco corpus beate katherie vginis et martiris tue per ſanctos angelos tuos mirabiliter collocaſti: tribue q̄s: Ut eius meritis et interceſſiōe ad mōtē qui chriſtus eſt valeamus peruenire. Per dn̄m.

De ſancta margareta. ān.

Uirgo glorioſa xp̄i margareta virginū gemma precioſiſſima virtute ſuper nox clara: audi preces noſtras coram te fuſas. fac nos iungi eternali choro: precibus ergo tuis adeſto calamitatibus noſtris quibus vndiq3 premimur. ℣ᵒ. Ora pro nobis beata margareta. ℟. Ut digni efficiamur ꝓmiſſionibus xp̄i.

Deus qui beatam margaretā virginē tuā ad celos per martirii palmā ꝑuenire feciſti: concede ꝓpiciᵒ: Ut eius exēpla ſectantes ad te venire mereamur. Per.

De ſancta barbara. ān.

Gaude barbara beata ſumme pollēs in doctrina angeli myſterio. Gaude virgo deo grata q̄ baptiſtā imitata es in vite ſtadio. Gaude cū te viſitauit chriſtus vita et curauit plagas actu ꝓprio Gaude q3 meruiſti impetrare quod petiſti dāte




dei filio. Gaude nanqȝ eleuata es in celo et delata nobili martirio. Te laudantē familiā trahe post te ad gloriā finito exilio. ℣. Ora ꝓ nobis btā barbara. Ut digni. ⁊c. Or.

Intercessio q̄s dn̄e beate barbare virginis ⁊ martyris tue ab oī aduersitate nos ꝓtegat: Ut per eius interuentū gloriosissimū sacrosācti corporis ⁊ sanguinis dn̄i nostri iesu xp̄i sacramentū ante diē exitus nostri ꝑ verā penitentiā et purā cōfessionē percipe mereamur. Qui viuis. ⁊c.

De sancta apolonia. an̄.

Beata apolonia graue tormentū ꝓ dn̄o sustinuit: primo tyranni extraxerūt dētes eius cū malleis ferreis: ⁊ cū esset i illo tormēto orauit ad dominū iesuȝ christū: Ut quicūqȝ nomē suū deuote inuocaret malū in dentibus nō sentiret. ℣. Ora ꝓ nobis btā apolonia. Ut digni. ⁊c. Or.


Omnipotēs sempiterne deus q̇ beatā apoloniā virginē ⁊ martyrē tuā de manibus inimicoꝝ suoꝝ liberasti ⁊ eius orōnem exaudisti: te queso ꝑ intercessionē eius et beati laurētii martyris tui simulqȝ oīm sanctoꝝ et sanctaꝝ: Ut dolorē a dentibus meis eripias: sanū ⁊ incolumē meipsuȝ efficias: Ut tibi gratiaꝝ actiones referre valeā ineternū. Per.

Sensuiuēt plusieurs deuotes louēges/peticions/oraisons/et requestes qui a toute ꝑsonne ayant entēdemēt sōt necessaires a dire a nostre seigneur iesuchrist. Premierement tu diras au matin quant tu te leueras de ton lit.

In matutinis dn̄e meditabor in te q꞉ fuisti adiutor meus.

Gratias ago tibi dn̄e oīps eterne deus qui me i hac nocte nō meis meritis: sed tua sancta mīa dignatꝰ es custodire: cōcede michi dn̄e diē istū i tuo sctō seruitio ita peragere: Ut tibi placeat obsequiū seruitutis mee. Qui viuis. ⁊c.

Quant tu ystras hors de ta maison dy.




Vias tuas dñe demõſtra michi: ⁊ ſemitas tuas edoce me. Greſſus meos dirige ſcdm̃ eloquiũ tuũ: Ut nõ dñetur mei omnis iniuſticia. Dirige greſſus meos in ſemitis tuis Ut non moueantur Veſtigia mea.

Quant tu prendras de leaue benoicte.

Asperges me dñe hyſopo et mũdabor: lauabis me ⁊ ſuper niuẽ dealbabor. Miſerere mei deus ſecundũ magnam miam tuã. Gloria patri. Aſperges me dñe. ⁊c.

Quant tu ſeras deuant le crucifix dy.

Salua nos chriſte ſaluator per Virtutẽ ſancte crucis qui ſaluaſti petrũ ĩ mari miſerere nobis. ℣. Oĩs t̃ra adoret te de⁹ ⁊ pſallat tibi. Pſalmũ dicat noĩ tuo. Oremus.

Crucẽ tuã adoramus ⁊ Veneramur dñe ieſu xp̃e ⁊ ꝑ ipſam clementiã tuã humiliter imploramus: Ut nobis peccatoribus miſereri et parcere digneris qui ꝓ nobis dignatus es naſci de Virgine maria. Qui Viuis.

Quant le prebſtre ſe retourne dy.

Spiritusſancti gratia illuſtret et illumĩet cor tuũ ⁊ labia tua/ et accipiat dñs hoc ſacrificium de manibus tuis dignũ pro peccatis et offenſionibus noſtris.


A leleuacion du corps noſtreſeigneur.

Aia xp̃i ſctifica me. corp⁹ xp̃i ſalua me. ſãguis xp̃i inebria me. aqua lateris xp̃i laua me. paſſio xp̃i cõforta me. ſudor Vult⁹ xp̃i ỽtuoſiſſimi ſana me. O bone ieſu exaudi me: et ne ꝑmittas me ſepari a te. ab hoſte maligno defẽde me. ĩ hora mortis Voca me: et pone me iuxta te: Ut cũ ãgelis ⁊ ſctis tuis laudẽ te dñm ſaluatorẽ meũ ĩ ſecula ſcl'oꝝ Amen.

Quant on lieue le calice dy.

Ave Vere ſãguis domini noſtri ieſu chriſti qui de latere eius cũ aqua fluxiſti tu michi ſis conſiliũ protectio atqꝫ defenſio corporis et anime in preſenti Vita ⁊ in futuro ſeculo per infinita ſeculorum ſecula. Amen.


Salue ſctã caro dei ꝑ quam ſalui fiũt rei ſeruos tuos




redemisti dum in cruce pependisti quando mortem occidisti. Unda que de te manauit a peccato nos mundauit qd patrauit primus homo inobediens de pomo. Sancta caro tu me munda sanguis et benigna Unda laua me ab omni sorde et ab infernali morte. Per tuã benignitatem cõfer michi sanitatẽ et sanctã prosperitatem. Frange meos inimicos fac eos michi amicos et superbiã illorũ destrue rex angelorũ. Tu qui es salutis portus presta michi tuũ corpus in exitu mee mortis libera me deus fortis a leone rugiente draconeqȝ furiẽte da michi fidẽ iustorꝫ qui regnas ĩ secula seculorꝫ. Amẽ. Les sept oroisons sainct gregoire.

Domine iesu xpe adoro te in cruce pendentẽ et coronam spineam in capite portãtez: te dep̃cor Ut tua crux liberet me ab ãgelo percutiente Pater noster Aue maria.

Domine iesu christe adoro te in cruce Uulneratum felle et aceto potatum dep̃cor te Ut tua Uulnera sint remedium anime mee. Pater no.




Domine iesu christe deprecor te propter illam amaritudinē quam pro me miserrimo sustinuisti in cruce: maxime quando nobilissima anima tua egressa est de corpore tuo: miserere anime mee in egressu suo. Pater noster. Aue maria.

Domine iesu christe adoro te in sepulchro positum mirra et aromatibus conditū: deprecor te Ut mors tua sit Uita mea. Pater noster. Aue maria.

Domine iesu christe adoro te descendentem ad inferos liberātemqꝫ captiuos: deprecor te ne permittas me illuc introire. Pater noster. Aue maria.

Domine iesu christe adoro te resurgentem a mortuis ⁊ ad celos ascendentem: sedentēqꝫ ad dexterā dei patris depcor te miserere mei. Pater noster. Aue maria

Domine iesu christe pastor bone iustos conserua peccatores iustifica: et omnibus fidelibus defūctis miserere: et propicius esto michi miserrimo peccatori. Pater noster. Aue maria.

Quant on prent la paix.


Da pacem domine in diebus nostris quia nō est alius q̄ pugnet pro nobis nisi tu deus noster.

Quant on Veult receuoir le corps de nostre seigneur iesuchrist.

Domine non sum dignus Ut intres sub tectum meū sed tu domine qui dixisti qui manducat meam carnem et bibit meum sanguinem in me manet ⁊ ego in eo: ꝓpicius esto michi peccatori per sumptionem corporis ⁊ sanguinis tui et presta: Ut non ad iudiciū damnationis illud sumam: sed misericordia tua preueniente in salutem et remissionem peccatorū meoꝝ. Qui cum patre. ⁊c.

Quant on la receu.

Vera perceptio corporis et sanguinis tui omnipotens deus non Veniat michi ad iudiciū neqꝫ ad cō




demnationem:sed sit omnium peccatorum meorum optata remissio:anime et corporis mei pia gubernatio:et potēs ad vitam presentem et eternam introductio. Per.

**Contre la tempeste.**

A Domo tua domine spirituales nequicie repellantur:et aeriatum discedat malignitas tempestatum Per.

**Pour le roy.**

Deus regnorum et christiani maxime protector imperii:da servo tuo regi nostro de hoste triumphum Ut qui tua providentia extitit consecratus:tuo semper numinine potens sit et securus. Per.

**Pour impetrer grace des pechez.**

Exaudi quesumus domine supplicum preces et confitentiū tibi parce peccatis: Ut pariter indulgentiam nobis tribuas benignus et pacem. Per.

**Contre la tentacion de la chair.**

Ure igne sanctispiritus renes nostros et cor nostrū domine: Ut tibi casto corpore serviamus: et mūdo corde placeamus. Per.

**Cōtre les mauvaises pensees.**


Omnipotens mitissime deus respice ppicius ad preces nostras :et libera cor nostrum de malarum tētatione cogitationum: Ut sanctispiritus dignum fieri habitaculum mereatur. Per.

**Pour quelque tribulacion.**


Ineffabilem misericordiam tuam domīe nobis clementer ostende: Ut simul nos et a peccatis omnibus exuas: et a penis quas pro his meremur benignus eripias Per dominum.

**Pour lamy vivant en tribulacion.**

Deus qui iustificas impium et non vis mortē peccatorum maiestatem tuam supplices exoramus: Ut famulum tuum. N. de tua misericordia confidentem cele-




ſti protectione conſerues: Ut tibi iugiter famuletur/ et nul
lis tentationibus a te ſeparetur. Per.
Pour ceulx qui vont en voyage.
Desto domine ſupplicationibus noſtris et viam
famuloꝝ tuorum in ſalutis tue proſperitate diſpo
ne: vt inter omnes vie et vite huius varietates tuo ſemp
protegantur auxilio. Per.
Pour noz bienfaicteurs.
Retende dñe famulis et famulabus tuis dexteraꝫ
celeſtis auxilii: Ut te toto corde perquirant: et q̃ di
gne poſtulant aſſequantur. Per.
Pour les amys qui ſont en neceſſite.
Omnipotens ſempiterne deus ſalus eterna credenti
tiũ exaudi nos pro famulo tuo ſeu famula tua N
p quo vel pro qua mĩe tue imploramus auxiliũ: Ut reddi
ta ſibi ſanitate gratiarũ tibi ĩ eccleſia tua referat actionẽ.
Per. Pour le tien amy qui eſt mort.
Uſcipe piiſſime deus in ſinu patriarche tui abrahe
animã famuli tui. N. eamqꝫ ſanctis ⁊ electis omi
bus adiunge: ſed ne noceat ei culpa carnis ad penam: pſit
illi tue miſeratio pietatis ad veniã. Per.
Pour le pere et la mere.
Eus qui nos patrem ⁊ matrẽ honorare precepiſti
miſerere clemẽter animabus patris et matris mee
eorũqꝫ peccata dimitte: meqꝫ cum illis in
eterne claritatis gaudio fac viuere. Per
dominũ noſtrũ ieſum chriſtũ filiũ tuum
qui tecũ viuit et regnat. ⁊c.
Oraiſon treſdeuote a dieu le pere.
On benoit dieu ie croy de cueur ⁊
ꝯfeſſe de bouche tout ce q̃ ſaincte
egliſe croit et tient de vo⁹: ⁊ q̃ vng bon ca
tholiq̃ doit de vo⁹ ſẽtir ⁊ croire: ⁊ pteſte cy




deuant vostre figure que ie vueil viure et mourir en ceste
foy et y perseuerer toute ma vie, et vous recongnois mō
dieu p're createur et redempteur de tout le monde, et moy
vostre poure creature subiecte et seruāte vous fais la foy
et hommaige de mon corps et de mon ame que ie tiens de
vous noblement ainsi comme de mon souuerain seigneur
auec tous les biens naturelz/espirituelz/et temporelz/ que
iay/que oncques ieuz/et que iattens auoir de voꝰ en ce mō
de cy et en lautre:et de tout mon cueur vous en loue et re/
mercye. Et en signe de recongnoissance vous paye de ce
petit tribut au matin et au soir : cest que ie vous adore de
cueur et de bouche en foy/en esperance/et en charite: de ce/
ste petite oraison qui tantseulement appartient a vostre be
noicte maieste/seigneurie et diuinite. Et vous requiers
trois choses. La premiere est misericorde de tant de maulx
et vilains pechez que iay faiz et cōmis le temps passe con
tre vostre volente. La seconde quil vous plaise me dōner
grace que ie vous puisse seruir et acomplir voz comman
demens sans encourir ne encheoir en peche mortel. La tier
ce si est que a la mort et a mon grant besoing me vueillez
secourir et donner grace que ie puisse auoir souuenance de
vostre benoicte passion:et contricion de mes pechez: et que
ie puisse mourir en vostre saincte foy:et finablement par
uenir a la gloire eternelle auec tous les sainctz et sainctes
de paradis. Amen.

¶ Aultre oraison en francoys.


Sire dieu tout puissant/tout voyāt/ toutes choses
cognoissant:sapience de tout:ie poure pecheur fais
au iour duy en despit de lennemy denfer protestation: que
se dauenture par aucune tentation: illusion: deception: ou
variacion venant par douleur de maladie: ou par aucu/
ne foiblesse de corps:ou par quelque autre occasion que ce
soit ie cheoie ou declinoie en peril de mon ame et preiudice





de mon salut: ou en erreur de la saicte foy catholique en la quelle ie fuz regenere sur les fons de baptesme. Sire dieu au bon sens auquel me tenez maintenant par vostre grace dont de tout mon cueur vous remercye a celle erreur a mon pouoir ie resiste et renonce: et dicelle me confesse en ꝓtestant que ie vueil viure et mourir en la foy de saincte eglise nostre mere et vostre espouse. et en tesmoing de ceste confession et protestation et en despit de lennemy denfer ie vous offre le Credo, ou toute verite se contiēt. Et vous recommande mon ame/ma foy/ma vie/et ma mort. Amē Credo in deum. ₇c.

Oratio deuotissima dicenda die sabbati ad honorem intemerate dei genitricis virginis marie.


Missus est gabriel angelus ad mariam virginē despōsatam ioseph nuncians ei verbum. Aue maria gratia plena dominus tecum. Missus est gabriel angelus ad mariam virginē. Aue maria gratia plena. Missus est gabriel Aue maria. Imperatrix reginarum. dominus tecum. Laus sanctarum animarum. dominus tecū. Vera saluatrix earum. dn̄s tecum. Excellentissima regina celorum. dominus tecum Veneranda domina angelorum. dominus tecum. Omnium plena virtutum. dn̄s tecum. Flos florum. dominus tecū Lilium conuallium. dn̄s tecum. Mediatrix dei et hoīm. dominus tecū. Indeficiens gaudium. dominus tecū. Rosa sine spina. dn̄s tecum. Stella matutina. dn̄s tecū. Virgo dei inuiolata. dn̄s tecum. Virgo innupta. dominus tecum. Virgo dei intacta. dominus tecū. Virgo incorrupta dn̄s tecum. Virgo deo grata. dn̄s tecū. Virgo ante partū dn̄s tecum. Virgo in partu. dominus tecum. Virgo post partum. dominus tecum. Splendor inextinguibilis. dn̄s




tecum. Virgo inestimabilis, dominus tecum. Virgo immarcessibilis vitis, dominus tecum. Uua germinans, dominus tecum. Virgo incomparabilis, dominus tecũ. Virgo cui non est nec erit similis, dominus tecum. Virgo generosa, dñs tecum. Virgo speciosa, dñs te. Virgo pulchra dñs, t. Fons mie cũ omni copia, dñs tecũ. Virgo eximia, dñs te. Virgo pia, dñs te. Virgo mater sine ruga, dñs te. Virgo dulcis maria, dñs te. Laus prophetica, dñs tecum Salomonis fabrica, dñs tecũ. Mater dei et virgo unica dei filia, dñs te. Laus habitationis glorie dei, dñs tecum. Ortus cõclusus, dñs te. Fons signatus, dñs tecũ. Aque vive puteus, dñs te. Paradisus cũ pomor fructib⁹, dñs te. Venter rore celesti rigatus, dñs te. Eternitatis domus dñs te. Veteris et noui testamenti armarium, dñs tecum. Spiritussancti sacrarium, do. te. Que angelo nunciante virgo concepisti. Dictes dix fois. Aue maria. Et puis une fois. Que angelo. Et puis encores dix fois. Aue maria. Vera virgo et mater, dominus tecum. Mater dei veri et veteris hominis, dñs tecũ. Mater iesu christi filii unigeniti dei, dñs te. Mater pietatis, dñs te. Mater veritatis dñs te. Mater caritatis, dñs te. Decus mulierũ, dñs te. Mater orphanor, dñs tecum. Consolatio desolatorum, dñs te. Compassio afflictor, dñs te. Via errantiũ, dñs te. Salus omniũ in te sperantium, dñs te. Arca dei, dñs te. Templum domini, dñs tecũ. Sacrariũ spũssancti, dñs te. Reclinatoriũ iesu christi, dñs tecũ. Luminare celi, dñs tecũ. Spõsa dei, dñs tecũ. Prophetarũ oraculum, dñs te. Dei umbraculũ, dñs tecũ. Pastoris tabernaculũ: dñs te. Completum est in te consilium, dñs tecũ. Vera virgo et mater que filium dei genuisti verum deũ et verũ hominem: qui angelo nunciante conceptus est, dñs tecũ. Vera virgo et mater que filium dei genuisti verum deum et verum hominem: qui pro nobis in te natus est, dñs te. Vera




Virgo et mater que filiũ dei genuisti Verũ deũ et Verũ ho
minẽ: qui pro nobis inter Vlnas symeonis sanctissimi in
templo receptus est. dñs tecum. Vera Virgo et mater que
filium dei genuisti Verũ deũ ⁊ Verum hominẽ: qui pro no
bis cesus est. dñs tecũ. Vera Virgo et mater que filiũ dei
genuisti Verũ deũ ⁊ Verum hominẽ: qui pro nobis spinis
coronatus est. dñs tecũ. Vera Virgo et mater que filium
dei genuisti Verum deum et Verũ hominẽ: qui pro nobis
clauis crucifixus est. dñs tecũ. Vera Virgo et mater que
filiuz dei genuisti Verũ deũ ⁊ Verũ hominẽ: qui pro nobis
in cruce pendens Virginẽ matrẽ Virgini commẽdauit ita
dicens. Mulier ecce filius tu⁹. Deinde ad discipulũ. Ecce
mater tua. dñs te. Vera Virgo et mater que filiũ dei genui
sti Verũ deũ et Verũ hoĩem: qui pro nobis in cruce pendẽs
exclamauit dicens. Hely hely lamazabathani. Et incli-
nato capite tradidit spiritũ. dñs te. Vera Virgo et mater
que filiũ dei genuisti Verum deũ ⁊ Verũ hominem: qui pro
nobis immolatus est. dñs tecũ. Vera Virgo et mater que
filiũ dei genuisti Verũ deum ⁊ Verũ hominẽ: cuius latus
lancea perforatum est et continuo exiuit sanguis ⁊ aqua
in redemptionẽ animarũ nostrarum pro salute mundi ad
Vitã eternam. dñs tecum. Vera Virgo et mater que filiuz
dei genuisti Verum deum et Verum hominem: cuius cor-
pus de cruce per ioseph depositum est et in syndone munda
inuolutum est. dñs tecum. Vera Virgo ⁊ mater que filiuz
dei genuisti Verum deum ⁊ Verũ hominem: cuius corpus
in lintheis cum aromatibus in monumento nouo positũ
est. dñs tecũ. Vera Virgo et mater que filium dei genuisti
Verum deum et Verum hominẽ: qui pro nobis sepultus
est. dñs tecũ. Vera Virgo et mater que filium dei genuisti
Verũ deum ⁊ Verũ hominẽ: qui deus et homo tercia die re-
surrexit a mortuis. dñs tecũ. Vera Virgo et mater que fi-
lium dei genuisti Verum deũ ⁊ Verũ hominem: qui deus et





homo primo beate marie magdalene poſtea diſcipulis apparuit. dñs tecũ. Vera virgo et mater que filium dei genuiſti verum deum et verũ hominẽ: qui deus et homo cũ peregrinis cenauit. dñs tecum. Vera virgo et mater que filium dei genuiſti verum deum et verũ hominẽ: q̃ deus et homo videntibus galileis ad celos aſcendit. dñs tecum Vera virgo et mater que filiũ dei genuiſti verum deum ⁊ verum hominẽ: qui deus ⁊ homo aſcendit super omnes celos et preparauit ſue caſtiſſime matri locum immortalitatis. dominus tecum. Vera virgo ⁊ mater que filium dei genuiſti verum deum et verum hominem: qui deus et homo ad dexteram dei ſedens ſpiritum paraclitum diſcipulis ſuis miſit. dominus tecum. Vera virgo ⁊ mater que filium dei genuiſti verum deum et verum hominem: qui deus et homo venturus eſt iudicare viuos et mortuos et ſeculum per ignem. Amen.

E deprecor ergo mitiſſimam/ piiſſimam/ miſericordiſſimam/ caſtiſſimam/ ſpecioſiſſimam dei genitricem mariam ſemper virginum gemmam vt in ſancto tremendo ac terribili iudicio in conſpectu vnigeniti filii tui cui pater dedit omne iudicium me liberes ⁊ protegas a penis inferni et participem me facias celeſtium gaudiorum. Preſtãte eodem domino noſtro ieſu chriſto qui cum patre et ſpirituſancto viuit et regnat in ſecula ſeculorum Amen. Pater noſter. Aue maria.

*Incipit officium de conceptione beate marie virginis. Ad matutinas.*

Omine labia mea aperies t os meum annunciabit laudem tuam. eus in adiutorium meum intende. ñe ad adiuuãdum me feſtina. loria patri ⁊ filio: et ſpirituiſancto. icut erat in principio et nunc et ſemper: et in ſecula ſeculorũ. Amen. Hymnus.





letus longeui teꝑ regum misertus: angelũ mittit
gaudium pro luctu vt dicat anne tempore senili ꝑ
lem habebis terni verbi concipies matrẽ anna tu gau
de quoniam nec talem esse nec credas futuram hanc dicẽt
omnes beatam. oachim magno gaudio repletur vo-
cem dum audit angeli dicẽtis pariet tibi anna matrem dei
grandem pre cũctis loria patri geniteqꝫ proli flamini
sancto virginiqꝫ matri que dei natum genuit hominem sit
laus perennis. ℣. Necdum erant abissi. ℟. Et ego iam
concepta eram Oremus.

Eus ineffabilis misericordie q̃ prime piacula mu-
lieris per virginem expianda sanxisti: da nobis q̃
sumus conceptionis eius memoriam digne venerari que
vnigenitũ tuum virgo concepit ⁊ virgo peperit dñm no
strum iesum christum filiũ tuũ. Qui tecũ viuit ⁊ regnat
in vnitate spũssancti deꝰ. Per oĩa secula seculorũ. Amen


Ad primam.

Eus in adiutorium meum intende ñe ad adiu
uandũ me festina. loria patri. ⁊c. Hymnus.
Erminum noctis eternus aurora reddidit mũdo
mariam premittens gaudium mũdi stellam ma
tutinã preuiam solis. n ortu lucis stelle maris põthus
terra letat̃ gaudeat peccator nascit̃ mater iesu redẽptoris
maria clemens elici ciues reges terre colunt sterilis pa
rit miratur natura stupet infernus vidẽs sine labe virgi
nem nasci. loria patri geniteqꝫ proli flamini sãcto vir
giniqꝫ matri que dei natũ genuit hominem sit laus peren
nis. ℣. Conceptionem virginis marie cũ gaudio celebre-
mus. Vt ipsa pro nobis intercedat ad dominũ. Oratio

Omine iesu christe lux vera que illuminas omnẽ
hominẽ venientẽ in hunc mundũ: da nobis ortum
genitricis tue digne celebrare vt eius intercessione eterne
lucis p̃mia valeamꝰ obtinere. Qui viuis. Ad terciã




Deus in adiutoriū. Dñe ad. Gloria patri. Hymnus.
Salutem mundo tribuere volens e celis deus ange
lum marie mittit vt dicat eam salutando. Aue ma
ria. Gratia plena concipies deum hoc tibi signū elizabeth
tua parens cōcepit sterilisq3 sua in senectute. Puella gau
dens gabrielis ore suscipit verba & respondēs dixit. Ecce
ancilla dñi fiatq3 hoc verbū tuū. Gl'ia patri geniteq3 pli.
℣. Angelus dñi nunciauit marie. Et cōcepit de spūsancto
Deus qui de beate marie vginis vtero verbum tuū
angelo nunciante carnem suscipere voluisti presta
supplicibus tuis: vt qui vere eam dei genitricē credimus
eius apud te intercessionibus adiuuemur. Per dñm. &c.
Ad septam. Deus in adiutorium. Dñe ad adiuuan
dum. Gloria patri. Sicut erat. &c. Hymnus.
Uterum vatem habentē supremi aluo reclusū amo
re maria montana iudee ascendens salutat festino
gressu. Marie vocem elizabeth audit exultat infās ī vte
ro clausus pphetat mater dicens q2 credis cōcipies verbū
Uirgo tam mira audiens et videns canticū nouum red
dit creatori dulces dans melos magnificat deu3 aīa mea
Gloria patri geniteq3 proli. &c. ℣. Ut facta est vox in
auribus meis. Exultauit infans in vtero meo. Oratio.
Omnipotens sēpiterne de9 qui ex abundātia carita
tis tue beatam mariā tuo filio impregnatā ad visi
tationē elizabeth inspirasti presta q̄s: vt qui eius visitati
onem celebramus ipsius precibus in presenti ab oībus ad
uersitatibus liberemur et in futuro gaudiis eternis pfrua
mur. Per dñm. Ad nonam. Deus in adiutoriū meū
intende. Dñe ad adiuuandum. Gloria patri. Hymnus.
Nascitur mūdo verbū caro factū solis trāscēdens lu
cē lux pfecta tenebris lucens capere quā sui gene
ris nolunt. Gloriam deo pacem terre cantat chorus celo
rū oriuntur noua custodes gregis cant9 angelor audiunt




nocte aſtores currūt cātus audientes natū videre pan
nis īuolutū mariā natū vidēt in preſepe redeūt leti. lo
ria prī geni. ℣. Verbū caro factū eſt. Et habitauit ī nobis
Eus q̇ ſalutis eterne btē marie vginitate Orō
fecūda humano generi premia preſtitiſti: tribue q̄s
vt ipſam ꝓ nobis ītercedere ſentiamus ꝑ quā meruimus
auctorē vite ſuſcipere dn̄m noſtrū ieſū xp̄m. ⁊c. Ad vš.
eus ī adiutoriū ñe ad adiu. lia patri. Hymnus.
Ꝺrte dum vides ortū vite mori quis quant⁹ dolor
gladius pertranſiit animam tuā genitrix tu vite o
clemens mater orporis nati vidēs plagas lat⁹ ſangui
nis fluxū deriſorū verba lachrymas fūdens tu ſubiaces
humo tu pia mater e tecum flere plagaſqȝ ſentire geni
trix dona tua prece nati lancea clauis cruce ſpinis pungi
fac dulcis mater loria patri geniteqȝ. ⁊c. ℣. Hic poſitus
eſt ī ruinā. Et tua ipſius animā ptranſiuit gladi⁹. Orō.
Nteruenit pro nobis dn̄e ieſu xp̄e nunc ⁊ in hora
mortis noſtre apud tuā clementiā glioſiſſima vgo
maria cui⁹ ſacratiſſimā aīam ī hora paſſionis tue doloris
gladius pertranſiuit. Per. Ad completorium.
onuerte nos deus ſalutaris noſter t auerte eus
in adiutoriū ñe ad adiuuādū loria patri. Hymn⁹
Egine celi e domo delatū ioſaphat corpus nichil re
perit ni loc⁹ in quo mānaqȝ de celo ibidē eſſe re
dimus pie ſcto͞ꝝ cū choris ieſū veniſſe deo iubilātes aīam
corpus ſimul ſociātes in ſūmo celo rinitas ſctā ſuſcipi
ens matrē ſertis corone terdenis cētenis gaudiū ſemp iu
bilus ī euū ſit tibi mat loria prī geniteqȝ. ℣. Exaltata
es ſctā dei gitrix, Sup choros āgeloꝝ ad celeſtia regna
Upplicationē ſeruoꝝ tuoꝝ apud tuā cle Oratio
mentiā dei genitricis cōmendet oratio quā idcirco
de preſenti ſeculo trāſtuliſti vt pro peccatis noſtris apud
te fiducialiter intercedat. Per chriſtū dn̄m noſtrū. Amen.



Ensuit loffice de nrē dame de pitie. A matines. Inuita.


Dus vrais catholiques et deuotz seruiteurs de la benoite vierge marie q̄ en la presēte mortelle vie estes en cōtinuelle peine et bataille reduisez par deuote contemplacion souuent en vostre memoire les peines et douleurs q̄lle a portez et souffert pour vo⁹ affin q̄ puissez auec elle regner en eternelle felicite. Et dictes deuotement Venite adoremus. Hymne.

Ame saincte marie vierge glorieuse mere de celluy qui est vray dieu et vray hōme: ie te requiers humblement ⁊ te prie. q̄l te plaise me faire pticipant moy miserable pecheur du merite du glaiue de douleur dōt ton ame p̄cieuse fut trespcee selō le dit du saīt pphete simeō: affin q̄ ie puisse entieremēt acōplir les cōmādemēs de dieu ⁊ q̄ en esperāce de la resurrectiō generale ie puisse euiter dānaciō ⁊ porter plaisāment le faiz ⁊ charge de nostre seigneur q̄l ma dōne ⁊ q̄ ie puisse puenir a ioye pdurable. amē. Antiēne

Ere tresdigne de iesuchrist. miroir de la benoite trinite: de tout mon cueur hūblemēt te salue. Tu es mere du filz de dieu pleine de grace. dieu est auec toy. Pourtāt tu es entre toutes les fēmes bieneuree. Et benoist est le fruit de ton precieux ventre Jesuchrist nrē sauueur. Amē. Verset. Trespcieuse vierge marie en leure presente ⁊ en toutes noz tribulacions plaise toy no⁹ ayder et conforter. O saincte mere de dieu prie tousiours pour no⁹ ton chier enfant nostre seigneur Jesuchrist. Oraison

Resdoulx iesus souuerain seignr ⁊ sauueur de tout le mōde plaise toy maītenāt ⁊ a larticle de la mort no⁹ dōner aide ⁊ cōfort p les merites ⁊ intercessions de la tresdigne ⁊ sacree mere de laq̄lle lame fut trespcee du glaiue de douleur a leure de ta benoite passion. Qui vifz ⁊ regnes par to⁹ les siecles. Amē. A prime Hymne

Ere de dieu tresglorieuse ⁊ tresdigne ie te supplie p





le glaiue de douleur q̃ treſꝑca toŋ ame treſbiẽeuree quant
tu cõgneuz q̃ les innocẽs auoiẽt eſte occiz dont les meres
eſtoient du ſang arrouſez pour lamour de toŋ doux enfãt
roy des ĩnocens. Il te plaiſe me impetrer vraie cõtriciõ de
mes pechez ⁊ cõpunctioŋ: affiŋ q̃ des peines denfer ie puiſ
ſe eſtre deliure et eſtre eſcript au liure de la vie eternelle. amẽ

Ere de noſtre ſeigneur ieſuchriſt vray Antiẽne
dieu ⁊ vray hõme: vmbraige de la benoicte trini-
te de tout mõ cueur humblement ie te ſalue. Tu es pleine
de grace ⁊ dieu eſt auec toy: entre toutes fẽmes tu es biẽeu
ree: et benoiſt eſt le fruit de toŋ vẽtre ieſuchriſt noſtre ſau
ueur. Amẽ. Verſet. Treſꝑcieuſe vierge marie eŋ lheure ꝑ
ſente ⁊ eŋ toutes noz tribulations plaiſe toy nous ayder ⁊
conforter. O ſaincte mere de dieu prie touſiours pour no⁹
toŋ chier enfant noſtre ſeigneur ieſuchriſt. Amẽ Orai
ſoŋ cõme a matines. A tierce. Hymne.

Ame ſouueraine mere treſglorieuſe de dieu vierge
⁊ ſacree. Je te ſupplie ⁊ requiers par celuy glaiue
de douleur dont toŋ cueur fut treſꝑce quãt par trois iours
tu ꝑdis toŋ benoiſt enfant: et apres le trouuas diſputant
au tẽple entre les docteurs: fay moy pecheur miſerable ꝑ-
ticipant dicelle douleur Et me ĩpetre des pechez q̃ iay faiz
entiere cõfeſſiõ ⁊ vraie ⁊ hũble deuociõ: affiŋ q̃ toy ⁊ luy
puiſſe diligẽmẽt q̃rir eŋ ce mõde ꝑ grace ⁊ le trouuer ſans
corruptiõ eŋ la gloire pardurable. Amẽ. Antienne.

Ille de dieu le createur tout puiſſant ⁊ mere de ieſu
chriſt treſꝑcieuſe ie te ſalue. Tu es de grace rẽplie
et noſtre ſeigneur eſt auec toy. tu es biẽeuree entre les fem
mes: ⁊ benoiſt eſt le fruit de tõ ꝑcieux vẽtre ieſuchriſt nrẽ
ſauueur. Verſet. Treſꝑcieuſe vierge marie eŋ leure ꝑſen-
te ⁊ eŋ toutes nos tribulaciõs plaiſe toy no⁹ aider ⁊ ꝯforter
O ſaĩcte mere de dieu prie touſiours pour no⁹ toŋ chier en
fant nrẽ ſeigñr ieſuchriſt. Oraiſoŋ. A ſixte Hymne.





Ame treſſaincte Vierge glorieuſe mere de dieu ie te requier ꝑ le merite dicellui glaiue dont ta benoite ame fut nauree quant tu ſceuz q̄ ton benoit enfant noſtre ſeigneur ieſuchriſt eſtoit prins lye ⁊ detenu de ſes ēnemis Et que tu congneuz en eſperit quil vouloit mort ſouffrir. Fais moy treſmiſerable pecheur ꝑticipant dicelle douleur ⁊ me dōne grace de plourer mes pechez ⁊ en faire ſatiſfaciō Et q̄ ie puiſſe ꝑ le moyen de tō aide euader toute tentacion charnelle mōdain. ⁊ dyaboliq̄. Amē. Antienne.

Je te ſalue treſchaſte eſpouſe du ſait eſperit. mere de dieu. de grace plaine. dieu eſt auec toy. benoite es entre les fēmes ⁊ bieneure eſt le fruit de ton vētre treſdigne ieſuchriſt noſtre doulx ſauueur. Amē. Verſet. Treſprecieuſe vierge marie en leure preſente ⁊ en toutes noz tribulacions plaiſe toy noꝰ aider ⁊ cōforter. O saincte mere de dieu prie touſiours pour noꝰ ton chier enfant noſtre ſeigneur ieſuchriſt. Oraiſon cōe deſſus. A nonne. Hymne.

Dame saincte marie vierge treſglorieuſe mere de noſtre ſeigneur vray dieu ⁊ vray hōme. Je te ſupplie en toy humblement adorāt par le merite de la douleur du glaiue q̇ treſꝑca ta saincte ame q̄t tu veis ton chier enfant vray dieu ⁊ vray hōme ſouffrir mort ⁊ paſſiō en larbre de la croix au millieu de deux larrōs. Fay q̄ ie ſoye ꝑticipāt moy treſmiſerable pecheur dicelle douleur ⁊ me ottroie crainte ⁊ amour ꝑfaicte ꝑ laq̄lle ie puiſſe ſouuent en douleur ⁊ cōpaſſion mediter deuotement le myſtere dicelle piteuſe cōpaſſion. tellemēt q̄ ie puiſſe prouffiter en augmentacion ⁊ croiſſemēt de ferme foy. eſperance certaine. ⁊ charite parfaicte. Amen. Antienne.

Treſdigne mere du filz de dieu celeſtiel en hūilite de cueur ie te ſalue. Tu es plaine de grace. dieu eſt auec toy. Tu es entre toutes fēmes bieneuree. et benoiſt eſt le fruit de ton precieux ventre noſtre ſeigneur ieſuchriſt. Amen




Verset:respons:et oraison cõe dessus. A Vespres Hymne.

Dame saincte marie Vierge tresglorieuse mere de celluy qui est vray dieu et vray hõme toy adorant treshumblemẽt te supplie par le merite de celluy glaive de martyre et de douleur qui trespерca tõ ame precieuse quãt ton tresaime filz nostre seigneur de la croix destache fut de toy receu entre tes bras et mis en ton geron en larmes et lamentaciõs trespiteuses. En regardant en tresgrande cõpassion son coste ouvert et ses plaies que pour nous avoit souffertes. O piteuse mere et royne de tous martyrs donne moy grace de porter en mon cueur par continuelle meditacion les griefues peines et douleurs ql̃ porta pour moy ⁊ pour tous poures pecheurs:affin que ie puisse parvenir de peine temporelle a la gloire eternelle. Amen.


Verset:respons:et oraison comme dessus.

A complie. Hymne.

Dame souverainne saincte marie Vierge tresglorieuse ie te adore tant humblement en toy suppliant par le merite du doulouroux ⁊ tresamer glaive qui trespерca ta benoicte ⁊ tressaincte ame quant tu veis ton chier enfant au sepulcre enseveli ⁊ quant par tes amys ⁊ ses disciples fuz separee davec lui ⁊ eslongnee ⁊ q̃ tu veis que ses disciples lavoient delaisse et la foy perdue dont tes peines et douleurs furent augmẽtees plaise toy de me dõner quant mon ame de mon corps sera separee de ta presence consolacion affin que par ta clemence pitie ⁊ misericorde ie puisse pvenir a la gloire pardurable. Amen. Antienne.

Dame tresdebõnaire mere de dieu et trespiteuse advocate des poures pecheurs:ie te salue treshũblement tu es pleine de grace. dieu est avec toy. Bieneuree es entre les femmes et benoist est le fruit de ton ventre nostre seigneur iesuchrist. Amen. Verset et oraison cõme dessus

Memoire de la trinite. Antienne.




Benoite & tressouueraine trinite pere & filz et saict esperit plaise toy par ta bõte nous garder nous visiter: et de tous noz pechez deliurer & finablement sauuer. Benissons le pere le filz & le sainct esperit. Louons et exaulsons sa digne maieste a tousiours.

Sire dieu et pere tout puissant qui par la mort et passion de ton chier enfant nous as donne exemple par vraye imitacion de batailler pour lamour de toy en ceste vie mortelle donne nous grace par le merite des glaiues de douleurs de sa tresglorieuse mere de si souuent et deuotement penser en la croix ou il fut mis. aux cloux dont en fut perse/ a la lance dont son coste fut ouuert/ a la terrible couronne despine dont il fut couronne. es plaies peines & tourmens: et a la mort que pour nous il endura & souffrit voluntairement que apres la vie presente puissons paruenir a la gloire triumphãte du royaulme de paradis. Amen.


De sancto rocho. ãn.

Aue roche sanctissime/ nobili natus sanguine/ crucis signaris scemate/ sinistro tuo latere/ roche peregre profectus pestifere mortis tactus curauisti mirifice/ tangendo salutifere. Vale roche angelice/ vocis citatus famine/ obtinuisti deifice a cunctis pestem pellere. ℣. Ora pro nobis beate roche. ℟. Ut mereamur preseruati a peste epydimie.


Oremus.

Deus qui beato rocho per angelum tuum tabulam eidem afferentem promisisti: Ut q ipsum pie inuocauerit a nullo pestis cruciatu lederetur: presta quesumus. Ut qui eius memoriam agimus meritis ipsius a mortifera peste corporis et anime liberemur. Per dñm. &c.

Sensuiuent les sept pseaulmes en francois translatees au plus pres du latin.




Domine ne in furore tuo arguas me ne ⁊c.
Sire en ta fureur ne me argue:et en ton ire
ne me corrige Miſerere mei dñe. Ayes mer
cy de moy ſire:car ie ſuis par peche malade
gueris moy ſire:car tous mes os et vertus ſont cōturbez.
Et anima mea. Et mon ame eſt moult troublee:mais ſi
re iuſques quant ceſte tribulacion durera. Conuertere.
Retourne toy vers moy ſire:oſte mon ame de peril. ſauue
moy par ta miſericorde Quoniam nō eſt in morte. Car
en la mort neſt celluy qui ait memoire de toy:et en enfer q̊
ſe confeſſera a toy Laboraui i gemitu meo. Jay labou
re en mō gemiſſemēt:ie laueray toute nuyt mō lit de mes
larmes ⁊ dicelles ma couuerture arrouſeray Turbatus
De la fureur que iay de mon peche ma veue eſt troublee.
et ſuis vieil deuenu approchant a la mort entre mes enne
mys les dyables leſquelz mont incite a peche. Diſcedite.
Departez vous de moy tous qui faictes iniquite: car no
ſtre ſeigneur a exaulce la voix de mon plour Exaudi-
uit dñs deprecationē meā:dñs oratio. ⁊c. Noſtre ſeigneur
a exaulce ma priere:noſtre ſeigneur a receu mon oraiſon
Erubeſcant et conturbētur. ⁊c. Aient honte et ſoient for
ment troublez tous mes ennemis:et ſoiēt conuertiz ⁊ aiēt
vergoigne moult toſt.
Beati quorū remiſſe ſūt iniquitates ⁊ quorum tecta
ſunt peccata Bien eurez ſont ceulx a qui remi-
ſes ſont leurs iniquitez. ⁊ deſq̄lz les pechez ſont couuers et
abolis Beatus vir cui non imputauit. Bieneure eſt
lōme a qui noſtre ſeigneur na peche impute ⁊ en leſperit du
quel na point de fraude Quoniam tacui inueterauerunt
Pource que iay mes pechez teu mes os ⁊ vertus ſont
enuieillis a tant que iay toute iour crie mercy a dieu. Cū
die ac nocte. Et pource iour et nuyt eſt ſur moy aggrauee
la maī de ta iuſtice. ie me ſuis conuerty a cognoiſtre ma mi



sere quant ay entendu le froissement de lespine de remors de mon ame elictum meum cognitum tibi feci. Mon delit tay fait congnoistre: et mon iniustice ne tay pas mu ce ixi confitebor aduersum me iniusticiam meam. &c. Jay dit ie confesseray contre moy mon iniquite a nostre seigneur: et tu as remis liniquite de mon peche ro hac orabit ad te. Pour ceste remission obtenir te priera toute saincte personne en temps oportun qui est durant la vie. eruntamen in diluuio. Toutesfois ceulx qui sont plõ gez au deluge de pechez et mondanitez: a toy point nappro cheront u es refugium meũ. Tu es mon refuge de la tribulacion qui ma enuironnee: tu es mon exultation: oste moy des aduersitez qui menuironnent ntellectum tibi. Entendement te donray dit dieu: et te instruiray a la voie de penitence laquelle tu yras fermeray sur tous les yeulx de ma misericorde olite fieri sicut equus et mulus. &c. Ne veuillez point dire aux autres penitens resembler le cheual asnes et bestes mues: ausquelz nest entendement ne raison n chamo et freno maxillas eorum. Par cheue stre de subtraction des biens temporelz et frein de la consi deracion du iugement sire les machoeres de ceulx cõtraig qui naprochent a toy ulta flagella. Moult de fleaux et punicions ont les pecheurs: mais la misericorde de no stre seigneur contre toutes aduersitez enuironnera ceulx q̃ en luy espereront etamini. Esiouissez vous iustes et bons: et glorifiez vous tous q̃ estes de droit et bon couraige


Omine ne. Sire en ta fureur par dãnaciõ ne me argue. ne en ton ire p purgatoire: mais icy me cor rige uoniã sagitte. Car les fleches et afflictions de ta iustice sont fichez en moy: & as cõferme ta main sur moy pour en ceste vie me punir on est. Il ny a poĩt de san te en ma chair pour la face et presence de tõ ire. il ny a poĩt de paix a mes os & vertus naturelles de mõ ame pour la





face et consideracion de mes peches ꝙm iniqtates mee.
Car mes iniquites ont surmonte le chief de ma raison.
et cõme fais grief sont aggrauees sur moy utruerũt et.
Pourries et corrũpues sont les cicatrices des playes de
mes pechez a la face et nõ chaloir de linsipience mienne ne
gligent les guerir. Miser factus. Miserable ie suis fait
et en estature aux cieulz courue en bas aux mõdanitez su
is iusques a la fin toute iour de ma vie contriste vois.
ꝙm lumbi mei. Car mes reins sont plains de illusions
charnelles par quoy en ma chair na ne sante ne chastete.
Afflictus sum. Afflict ie suis ⁊ humilie suis trop plus
q ne puis porter. ꝑ quoy ie rugy cõe vng lyon et crie pour
le gemissement de mon cueur. omine ante te. Sire de-
uãt toy est tout mõ desir ⁊ mõ gemissemẽt de mõ sauuemt
ne test pas muce. or meũ conturbatũ. Mon cueur est
en moy trouble. delaisse ma ma vertu de charite et de mes
yeulx la luminere des dons du sait esperit/car icelle lumie
re nest pas auecques moy. Amici mei et. Mes amis et
mes ꝓchains sont approchez pour estre cõtre moy. ⁊ se sõt
cõtre moy tenus. t qui iuxta me. Ceulx q deuoiẽt estre
pres de moy pour moy secourir au peril se sont de loing te
nus. ⁊ ceulx q queroient mon ame pour lauoir grant for-
ce faisoient. t qui inquirebant mala michi. Et ceulx
qui me queroient maulx mont parle vanitez, et fraude tou
te iour meditoient. go autem tanq̃. Mais moy com-
me sourt ne les ouoye, et cõe muet ne ouuroye ma bouche
pour contredire. t factus sũ. Et fait suis cõe hõme nõ
oyant et non ayant en sa bouche redargucions. ꝙm in
te domine. Car en toy sire iay espere. tu me exaulceras sire
mon dieu. uia dixi nequando. Car iay dit ⁊ prye que
mes ennemys ne sesiouissent aucũesfois sur moy. ⁊ quant
esmeuz a cheoir en peche sont les piez de ma sẽsualite ilz õt
sur moy haultes parolles ꝑle cõe se ie estoie abbatu. ꝙm





ego. Car ie ſuis aux fleaux de correctiõ appeille ⁊ la dou
leur de mes pechez eſt deuant mes yeulx touſiours. m
inquitatem meam annunciabo. Car mon iniquite ie an
nonceray par confeſſion et penſeray pour mon peche ſatiſ
faire nimici. Mes ẽnemis viuent ⁊ ſont cõfermez ſur
moy pour moy deſtruire et multipliez ſont ceulx q̃ me ha
iſſent iniquemẽt ui retribuunt. Ceulx qui retribuent
maulx pour biens en derriere me detrahoient : car ie enſui
uoye bonte. e derelinquas me dñe. Ne me delaiſſe
pas ſire mon dieu ne te departs point de moy. ntende.
Entens a layde de mon ſalut ſire dieu.
Iſerere mei deus Ayes mercy de moy mon dieu
ſelon ta grant miſericorde t ſcdm Et ſelon la
multitude de tes miſerations efface mõ iniq̃te mplius
Et oultre laue moy de mon iniq̃te ⁊ de mon peche nettoye
moy. m iniquitatem Car mon iniquite ie cõgnois ⁊
mon peche eſt cõtre moy touſiours ibi ſoli. A toy ſeul
iay peche et mal en ta preſence fait en telle maniere q̃ ſoye
iuſtifie et trouue vray diſãt en tes ſermõs et paroles q̃ ſõt
que tu voys tout ⁊ q̃ tu vaĩques les iugemens humains
q̃t tu es iuge p iceulx et vray trouue. cce eni. Car en
iniquite de peche originel iay eſte cõceu. ⁊ en corporeux pe
chez inclinans a peche ma cõceu ma mere. cce eni veri
tatẽ. Mon peche tay cõfeſſe car tu verite aymes les cho
ſes incertaines ⁊ occultes de ta ſapience q̃ eſt la remiſſion
de mes pechez tu mas manifeſte. ſpges. Tu me arrou
ſeras ſire de liſope de ta paſſion ⁊ charite. ⁊ ie ſeray mondi
fie. tu me laueras p penitẽce ⁊ plus q̃ neige ſeray blanchy
uditui meo. A mon ouye tu dõneras ioye et lieſſe. ⁊ ſe
eſiouyront les os ⁊ vertus de mon ame qui ſont humiliez.
uerte faciẽ. Deſtourne ta face de mes pechez ſãs te en
plus ſouuenir ⁊ toutes mes iniquitez efface. or mũdũ.
Cueur net de peche cree en moy ſire. ⁊ eſperit ⁊ penſee droi




cte aux cieulx renouuelle aux entrailles de ma Voulente.
e proiicias. Ne me reiecte point de la face de ta miseri
corde. et ton ſaĩt eſperit ne me Vueilles ſouſtraire ed de
michi. Rens moy la lieſſe de ton ſalutaire ſaint eſpit. et de
leſperit de charite conferme moy. ocebo iniquos Vias. e
Je enſeigneray aux iniq̃z tes Voyes et les impieux a toy
ſe conuertiront ibera me de ſanguinibus. Deliure et
preſerue moy des iuſtes effuſions de ſang ⁊ charnelles cor
ruptions o dieu o dieu acteur de mon ſalut ⁊ ma langue p
exultacion exaulſera ta iuſtice. omine labia Sire
mes leures tu ouureras et ma bouche annõcera ta lonẽge
m ſi Voluiſſes. Car ſe tu euſſes Voulu ſacrifice ⁊ obla
cion de beſtes mues ie te leuſſe donne/mais certes olocau/
ſtes ſacrifices to⁹ embraſes ne te delectent mye. acrifi
ciũ deo. Sacrifice a dieu delectable eſt eſperit par deſplai/
ſance de peche tout trouble. cueur contrit p repentãce ⁊ hu
milie p penitance tu mõ dieu ne deſpriſeras enigne fac
Benignemẽt fay ſire a ta bõne Voulente a ſyõ ton egliſe
affin q̃ les murs les docteurs de hieruſalẽ la cite de paix
ſoiẽt edifiez pour icelle cõduire ⁊ p̃ſeruer. ũc acceptabis
Lors accepteras le ſacrifice de iuſtice le ſacrament de lau
tel les ablatiõs de noz biẽs tẽporelz ⁊ les olocauſtes orai
ſõs ⁊ cueurs ẽuers toy embraſez q̃ lors offrãs impoſerõt
ñe exaudi orationem. ⁊c. Sire ex ſur ton autel.
aulce mõ oraiſõ. ⁊ ma clameur iuſq̃s a toy Viengne. õ
auertas. Ne Vueilles deſtourner de moy ta face miſericor
dieuſe en q̃lque iour q̃ ſuis trouble. pour mouir encline a
moy ton oreille n quacũq̃z. En q̃lcõque iour q̃ ie te iuo
queray tãtoſt exaulce moy. ⁊ defecerũt. Car deffailliz
ſont mes iours et mes os et cueur de paour ſõt cõe cretõ ſei
chez ercuſſus. Percus ſuis en ma chair cõe fein ſec. ⁊
a bõnes opaciõs eſt mõ cueur ſeiche. Car iay oublye men
ger mõ pain de penitãce q̃ me nourriſſoit Voce gemit⁹




A la Voix de mon gemiſſemēt par maceracion ceſt los adhere ꝛ ioint a ma chair. imilis fact⁹ ſum. Semblable ſuis fait au pellican ſolitare pour ma penitēce faire. fait ſuis honteux pour mon peche cōme chauueſoriz en ſon domicile. igilaui et factus ſū. Jay veille conſiderant ma fragilite et fait ſuis cōe paſſereau en tec ſolitaire. ota die exprobrabāt. Toute iour me reprouuoient m.es ennemis et q̄ deuāt me louoyēt derriere cōtre moy cōſpiracion iuroient. uia cinerem. Car cendre pour penitence comme pain mengeoie et mon bruuage auec pleur meſloye. facie ire indignationis tue. Et ce pour la face de lire de ton indignacion/car ꝑ biens me eſleuant mas pour moy humilier en terre gete. ies mei. Mes iours cōe Vmbre ſōt declinez et ie ſuis cōe fein ſeche. u autem domīe. Mais tu ſire eternellemēt ꝑfait demeures et tō memorial et cōgnoiſſance de toy eſt cōtinue de generacion en generacion. u exurgens. Tu par pitie eſleuant ſire auras mercy de ſyō lame penitent: car le tēps de ꝑdonner le temps de pitie eſt par ta paſſion venu. m placu rūt. Car les pierres dicelluy ſyō martirs de legliſe ont pleu a tes ſeruiteurs apoſtres et ilz auront mercy de la terre dicelle qui ſōt les pecheurs en priant pour iceulz. t timebūt. Et en honneur craindrōt ton nō ſire. ꝛ tous roys de la terre ta gloire. uia edificauit. Car dieu a edifie ſyon ſon egliſe et ſera veu en ſa gloire. eſpexit. Dieu a regarde en loraiſō des hūbles. et na poīt deſpriſe leur priere. cribantur hec. Soyent eſcriptes ces choſes pour le proufit dautre generacion. et le peuple qui ſera cree louera noſtre ſeigneur. uia proſpexit. Car noſtre ſeigneur par ſa miſericorde a regarde ſon treſhault et ſaint lieu ꝛ du ciel en terre a regarde. t audiret gemitus. Affin quil ouyſt les gemiſſemens des empriſonnez en mortelle vie. ꝛ quil deliuraſt les filz des mortifiez par peche. t annūcient





in ſyon nomē dñi. Affin quil annōcent en ſyon legliſe de
dieu le nom de noſtre ſeigneur: ⁊ la louēge dicelluy en hie
ruſalē la cite de paix. In cōueniendo. Pour faire con ue
nir les peuples en vne loy: et les roys pour ſeruir nrē ſei
gneur. Reſpondit ei. Jay reſpōdu ⁊ dit en la voie de ver
tu de la foy: ſire annonce moy la paucite de mes iours.
Ne reuoces me in dimidio. Ne me reuoque mye au meil
lieu de mes iours: tu duquel mes ans de generation en ge
neration pardurablement durent. Initio tu dñe. Au cō
mencemēt ſire tu creāt fondas la terre: ⁊ les cieulx ſōt les
oeuures de tes mains. Ipſi peribunt. Tous par muta
cion periront: mais tu pardurablemēt dureras. ⁊ tous cō
me veſtemens enuieilliront. Et ſicut opertoriū. Et cōe
la couuerture du monde le ciel tu le mueras et mues ſerōt
mais tu es iceluy meſmes ſans mutacion de q̄ les ans ne
defauldront. Filii ſeruorum. Les filz de tes ſeruiteurs
auec toy habiteront: et par vie pardurable leur ſemence ſe
ra dirigee au ſiecle aduenir.

De profundis clamaui. Du parfont de la terre et
de mon ame iay crie a toy ſire exaulce ma voix.
Fiant aures. Tes oreilles par piteuſe audiēce veuillēt
eſtre entendans a la voix de ma depcation. Si iniq̄tates
Sire les iniquitez tu reſerues pour punir ſans pardon ſi
re qui pourra ſans deſeſpoir ceſte ſentence ſouſtenir. Q2
apud te propiciatio eſt. Car en toy eſt propiciaciō ⁊ miſeri
corde: ⁊ pour ta loy miſericordieuſe ie tay ſouſtenu ſire tes
cōmandemens accompliſſant. Suſtinuit. Mon ame a
tout ſouſtenu confiant a la polle dicelluy et en dieu a mō
ame eſpere. A cuſtodia. De la garde matutineuſe iuſq̄s
a la nuyt tout temps de la vie ait iſrael toute bonne perſō
ne eſperāce en noſtre ſeigneur. Quia apud. Car en dieu
noſtre ſeigneur eſt miſericorde: ⁊ en dieu eſt copieuſe et abō
dante redemption. Et ipſe redimet iſrael. Et il achetera



et deliurera istael les bons de toutes iniquitez.


Domine exaudi orationem meam auribus. Sire exaulce mon oraison: de tes oreilles de clemence p coy mon obsecracio. par ta Verite qui la promis exaulce moy: et par ta iustice qui aux penitens pardone t nō in tres. Et ne entre point sire en iugement auec ton serf q̄ ne demande point iustice mais misericorde: car nul Viuāt de soymesmes se nest par ta grace sera iustifie ne iuste trouue en ta presence uia persecutus. Car mō ennemy a psecute mon ame: et humilie en terre bas ma Vie pour penitēce faire ollocauit me. Il ma colloque en obscurte de pechez comme les mors pecheurs du siecle: et angoisseusement cest trauaille sur moy mō esperit: et en moy cest trouble mon cueur et sens emor fui. Jay eu en memoire les ans anciens ausquelz as este misericors: iay pense en toutes tes oeuures ausquelles as este benin: et aux faiz de tes mains pēsoie ⁊ ay cōgneu ta gloire xpandi manus. Jay espandu mes mains a toy priet: mon ame cōme terre seiche sans eaue a la pluye de ta grace attendu eloci ter exaudi me. Tost sans attendre exaulce moy sire: car mon esperit est defailly on auertas. Ne destourne poīt ta face de moy: car ie seroie semblable a ceulx qui descēdēt au lac de pechez et fossez denfer. uditam. Fay moy ouyr matin et tost ta misericorde: car en toy iay espere. otam fac. Fay moy notoire et manifeste la Voie de la foy en laquelle ie Voise: car a toy iay leue mon ame pour icelle enluminer et conduire ripe me. Oste moy de mes ennemys sire a toy cōe a mon refuge iay fuy: enseigne moy faire ta Volente car tu es mon dieu piritus. Ton bon et sainct esperit te deduira en la terre droicte de paradis: et pour lhonneur de ton nom q̄ es appelle sauueur sire p Vie perpetuelle me Viuifieras en tō equite de iustice humbles recepuāt et exaltant duces. Tu mettras hors mō ame





de tribulacion ⁊ en ta miſericoꝛde eſperdꝛas tous mes ẽne
mis [E]t perdes Et pdꝛas ⁊ de toy eſlõgneras tous ceux
q̇ troublent mon ame: car ie ſuis ton ſerf.

[O]ꝛaiſon treſdeuote a noſtre ſeigneur.

[S]ire dieu createur du ciel ⁊ de la terre roy des roys
ſeigneur des ſeigneurs q̇ mauez daigne faire ⁊ cre
er a voſtre ſemblance ⁊ ymage: ⁊ par voſtre precieux ſãg
me racheter. Et pource que ie poure miſerable pecheur ne
ſuis pas digne de vous appeller a mõ aide ne de nommer
voſtre precieux nom: ne auſſi de vous penſer a mõ cueur
Toutesfois moy indigne et inſuffiſant vous ſupplie treſ
piteux doulcemẽt. O dieu debõnaire ie vous requers treſ
hũblement: ie vous prie treſmiſericoꝛs en pleurant tendre
ment. Regardez moy voſtre poure ⁊ ĩdigne ſeruiteur tour
nez voſtre face vers moy et vueillez auoir mercy de moy
ainſi que vo⁹ auez eu pitie de la chananee: de marie mag
daleine: du publicain: du larron pendant en croix. Je vo⁹
prie treſpiteux pere que de moy ayez mercy. Je vous cõfeſ
ſe tous mes pechez. Je ſcay biẽ que ſe ie vouloie laiſſer a
pecher ie ne pourroie ſans voſtre grace. Sire iay peche cõ
tre vous ſeul. et ay mal fait deuant vous. pdonnez moy:
car moy meſchant et poure pecheur vous ay trop offenſe
en oꝛgueil. en vaine gloire. en auarice. au peche de la chair
en pareſſe. en ire. en impacience. en murmure. en enuie. en
triſteſſe. en melancolie. en gloutõnie. en piuremẽs. en folz
et vilains atouchemẽs. en purongneriez. en menteriez. en
ieux. en ris. en parolles oyſeuſes. en moqueries. Sire iay
peche par ma veue: par mõ gouſt: par mõ odoꝛemẽt: en p
lant: en penſant: en beſongnãt: et en pluſieurs autres ma
nieres q̃ poure creature humaine pourroit pecher cõtre vo
ſtre bonte. Je men repens ⁊ men deſplaiſt pource q̃ vous
eſtes digne deſtre aime ⁊ hõnoꝛe ⁊ q̃ vous mauez cõmãde
le contraire. Je dy ma coulpe/de rechief ma coulpe/⁊ ma




treſcriefue coulpe. Sire iay bon propos et deſir de moy amender. ⁊ moiennãt voſtre aide me garder doreſenauant de cheoir en peche ⁊ mettray peine de oſter et fuir les occaſions de peche. Sire iay bõne voulente de men cõfeſſer entierement en temps ⁊ en lieu ſelon le cõmandemẽt de voꝰ et de voſtre egliſe. Et pource vous requiers mõ dieu treſdebonnaire qui pour noſtre redẽption deſcendiſtes du ciel q̃ tranſportaſtes le peche de dauid et ꝑdonnaſtes a ſainct pierre vous renoiant. Et cõbien q̃ ie poure pecheur vous aye moult offenſe ſi ne voꝰ ay ie point renoye: ne ne voul droie faire pour mourir. car vous eſtes mõ createur: mon defenſeur: mon adiuteur: mõ ſaulueur et redempteur. Voꝰ eſtes mõ pere: mõ dieu: mon ſeigneur: mõ eſperance: ma fiance: mon gubernateur: ma force: ma conſolation: ma deffenſe: ma deliurance: ma vie: ma reſurrection. Je voꝰ prie doncques et ſupplie tant cõme ie puis aydez moy: ſauuez moy: confortez moy: gardez moy: gueriſſez moy: qui ſuis enferme et malade. Viuifiez moy qui ſuis mort Je voſtre poure creature et ſeruiteur tel que ie ſuis ie ſuis voſtre. A qui fuiray ie ſi nõ a vous. car vous mauez forme et fait. ſe vous me deboutez qui me recepuera. ſe vous me deſpriſez helas qui me honnorera. ſe vous me cõtemnez helas q̃ me gouuernera. Helas ſire ie ſuis voſtre poure creature q̃ vient a vous: qui affluit a vous: qui retourne a voꝰ: cõbien q̃ ie ſoie grant pecheur ⁊ indigne. Helas ſire voꝰ me pouez nettoier. Helas ſi ie ne ſuis vif me pouez reſuſciter. O plus grant eſt voſtre miſericorde q̃ mõ iniquite. plus me pouez delaiſſer que ie ne puis cõmettre. plus me pouez donner q̃ ie ne puis demãder. Ne veuillez pas ſire prẽdre garde a la multitude de mes pechez: mais a la multitude de voz miſericordes. Sire ſoiez moy propice. Vous eſtes mõ ſalut: ſire ne me oubliez pas. Car vous auez dit ainſi Je ne veuil pas la mort du pecheur: mais ie veuil q̃ ſe cõ



uertisse et quil vive. Cõuertissez moy dõc a vous et me de
liurez de mes pechez. Sire dieu menez moy p vostre grãt
misericorde a bonne fin/a vraie penitence/a pure cõfessiõ
& amendement de tous mes pechez affin q̃ lennemy denfer
ne puisse auoir congnoissance de mon ame quant viendra
le finement de mes iours. & apres la mort vous plaise me
cõduite a la voie de salut. & auec moy mon pere/ ma mere
mes freres/et seurs. femmes et enfans/amis et affins/fa
miliers et bienfaicteurs. Amen.

Oratio dicenda ante imaginem corporis christi.

Onditor celi et terre rex regum & dñs dominantiũ
qui me de nichilo fecisti ad ymaginẽ & similitudinẽ
tuã. Et me de proprio sãguine tuo redemisti quem ego pec
cator nõ sum dignus nominare nec inuocare nec corde co
gitare. Te suppliciter deprecor & humiliter exoro vt clemẽ
ter respicias me seruum tuum nequam. Et miserere mei q
miser' fuisti mulieri chananee et marie magdalene. Qui
pepercisti publicano et latroni in cruce pendenti. Tibi con
fiteor pater piissime peccata mea que si volo abscõdere nõ
possum tibi domine. Parce michi christe quem ego miser
multum offendi in superbia: auaricia/gula/luxuria/ i va
na gloria/in odio/in accidia/in adulteriis/ in fornicatione
in furto/in mendacio/ in blasphemia/ in ioco/in risu/ i ver
bis ociosis/in auditu/in gustu/in tactu. cogitando. loquen
do operãdo. Et in omnibus modis in quibus ego fragilis
homo & peccator peccare potui mea culpa/mea culpa/mea
maxima culpa. Ideo p̃cor clementiã tuam dñe qui de ce
lo pro salute mea descendit: qui dauid a peccati lapsu erexi
sti. Parce michi domine parce michi christe qui petro te
neganti pepercisti. Tu es creator meus, et adiutor me
us. plasmator meus et redemptor meus. saluator meus &




gubernator meus. ꝛ pater meus. dominus meꝰ ꝛ deꝰ meus et rex meus. Tu es spes mea. et fiducia mea. gubernatio mea et auxiliatio mea. consolatio mea ꝛ fortitudo mea defensio mea ꝛ liberatio mea. Vita mea ꝛ salus mea et resurrectio mea. Tu es firmamentū meū ꝛ refugiū meum. lumen et desiderium meum. adiutorium meū. ꝛ patrocinium meum. Te deprecor et rogo adiuua me ꝛ saluus ero. Guberna me et defende me. conforta me et letifica me. illumina me et visita me. Suscita me mortuum: quia factura et opus tuū sum dn̄e ne despicias. Famulus ꝛ seruus tuꝰ sum q̄uis malus q̄uis indignus et peccator. Sed qualiscunq; sim siue bonus siue malꝰ semper tuus sū. Ad quem ergo fugiam nisi ad te vadam? Si tu me eiicis quis me recipiet. si tu me despicis quis me aspiciet? Et recognosce me indignū ad te refugientē q̄uis sim vilis ꝛ immundus quia si vilis et īmundus sum potest me mundare. Si cecꝰ sum potes me illuminare. Si infirmus sū potes me sanare. Si mortuus et sepultus sum: potes me resuscitare. quia maior est mīa tua q̄ iniquitas mea. Maior est pietas tua q̄ impietas mea. Plus potes dimittere q̄ ego omittere. Et plus parcere q̄ ego peccator peccare. Non ergo respicias dn̄e neq; attēdas multitudinē iniquitatū mearū: sed scd̄m multitudinē miserationū tuarū miserere mei ꝛ propicius esto michi maximo peccatori. Dic aīe mee salus tua ego sū qui dixisti nolo mortē peccatoris: sed vt magis viuat et cōuertatur. Cōuertere me dn̄e ad te ꝛ noli irasci contra me. Deprecor te clemētissime pater ꝑpter mīam tuā: supplico et exoro vt perducas me ad bonū finem: ad veram penitentiā: puram confessionem: ꝛ dignam satisfactionē omnium peccatorum meorum. Amen.

BIBLIOTHEQUE SAINTE GENEVIEVE 1918

BIBLIOTHEQUE DE STE GENEVIEVE





